N° 5

+ orate pro ceolheardo pr̄ et niclas et ealhhun et pulfhelm aurifex

INCIP· EPIS HIERON· AD P̄P· DAMASO · BEATO PAPAE DAMASO · HIERONIMUS IN DNO SA LU TEM

NOVUM OPUS

facere me co
gis ex ueteri
ut post exem
plaria scriptu
rarum toto orbe dispersa
quasi quidam arbiter sedeam
et quia inter se uariant quae
sint illa quae cum greca con
sentiant ueritate decernam
pius labor sed periculosa pre
sumptio iudicare de ceteris
ipsum ab omnibus iudicandum
senis mutare linguam et cani
scentem mundum ad initia
retrahere paruulorum quis
enim doctus pariter uel in
doctus cum in manus uolu
men adsumpserit et a saliba
quam semel inbibit uiderit dis
crepare quod lectitat non sta
tim erumpat in uocem me fal
sarium me clamans esse sacrile
gum qui audeam aliquid in ue
teribus libris addere mutare
corrigere aduersum quam in
uidiam duplex causa me con
solatur quod et tu qui summus
sacerdos es fieri iubes et ue
rum non esse quod uariat etiam
maledicorum testimonio con
probatur si enim latinis exem
plaribus fides est adhibenda
respondeant quib: tot sunt
exemplaria pene quot codices
sin autem ueritas est queren
da de pluribus quur non ad gre
cam originem reuertentes ea
quae uel a uitiosis interpreti
bus male edita uel a presump
toribus imperitis emendata
peruersius uel a librariis dormi
tantibus aut addita sunt aut
mutata corrigimus neque uero
ego de ueteri disputo testa
mento quod a septuaginta
senioribus in grecam linguam
uersum tertio gradu ad nos
usque peruenit non quaero
quid aquila quid symmachus
sapiant quare theodotion
inter nouos et ueteres medi
us incedat sit illa uera inter
pretatio quam apostoli pro
bauerunt de nouo nunc loquor
testamento quod grecum
esse non dubium est excepto
apostolo mattheo qui primus
in iudea euangelium xpi hebre
icis litteris edidit hoc certe
cum in nostro sermone dis
cordat et diuersos riuulorū
tramites ducit uno de fon
te querendus est preter
mitto eos codices quos a lu ci
ano

no

L.

et esychio nuncupatos paucorū
hominum asserit perversa
contentio quibus utique nec
in ueteri testamento post sep
tuaginta interpretes emen
dare quid licuit nec in nouo
profuit emendasse cum multa
rum gentium linguis scribtura
ante translata doceat falsa
esse que addita sunt igitur hoc
praesens praefatiuncula pol
licetur quattuor tantum euan
gelistaes quorum ordo iste
est matheus marcus lucas
iohannis codicum gregorum
emendata conlatione sed ue
terum que ne multum a lectio
nis latine consuetudine dis
creparent ita calamo tempe
rabimus ut his tantum que
sensum uidebantur mutare
corrigerectis reliqua manere
pateremur ut fuerant canones
quoque quos eusebius cesarien
ses episcopus alexandrinum
secutus ammonium in decem
numeros ordinauit sicut in
grego habentur expresimus
quod si quis de curiosis uoluerit
nosse quae in euangeliis uel ea
dem uel uicina uel sola sint eo
rum distinctione cognoscat
magnus siquidem hic in nostris
codicibus error inolebit dum
quod in eadem re alius in euan
gelista plus dixit in alio quia
minus putauerint addiderunt
uel dum eundem sensum alius

aliter expressit ille qui unum
e quattuor primum legerat
ad eius exemplum ceteros quo
que aestimauerit emendan
dos unde accidit ut apud nos
mixta sunt omnia et in marco
plura luceat q: mathei rursū
in matheo iohannis et marci
et in ceteris reliquorum que
in aliis propria sunt inuenian
tur cum itaque kanones le
geris qui sub iectisunt con
fusionis errore sublato et
similia omnium scies et sin
gulis sua quaeque restitues
In canone primo concordant
quattuor matheus marcus
lucas iohannis In canone secun
do tres matheus marcus et
lucas In canone tertio tres
matheus lucas et iohannis
In kanone quarto tres mathe(us)
marcus et iohannis In kanone
quinto duo matheus et lucas
In kanone sexto duo matheus
et marcus In kanone septimo
duo matheus et iohannis In ka
none octauo duo lucas et mar
cus In kanone nono duo lucas
et iohannes In kanone decimo
propria unus quis que quae non
habentur in aliis ediderunt
singulis euangeliis ab uno in
cipiens usque in ad finem lib
rorum dispar numerus in
crescit hic nigro colore su
per scribtus subse habet
alium ex minio numerus dis

colorem qui ad decem usque pro
cedens indicat prior numerus
in quo sit kanone requirendus
cum igitur aperto codice uerbi
gratia illud siue illud capitulum
scire uolueris cuius canonis sit
statim ex subiecto numero do
ceberis et recurrens ad princi
pia in quibus canonum est distinc
ta congeries eodemque statim
canone ex titulo frontis inuen
to illum quem querebas nume
rum eius dem euangelistae qui
et ipse ex inscribtione signatur
inuenies adque e uicinia cetero
rum tramitibus inspectis quos
numerus ex regione habeant
adnotabis et cum scieris recur
ris ad uolumina singulorum et
sine mora repertis numeris
quos ante signaueris repperi
es et loca in quibus uel eadem
uel uicina dixerunt opto ut in
xp̄o ualeas et memineris mei
papa beatissime. Expl epist
hieronimi Incipit praefa
tio eius dem

Plures fuisse qui euan
gelia conscribserunt
et lucas euangelista
testatur dicens quo
niam quidem multi conati
sunt ordinare narrationem
rerum quae in nobis conple
tae sunt sicut tradiderunt
nobis qui ab initio ipsi uiderunt
sermonem et ministrauerunt
et perseuerantia usque ad

presens tempus monumenta
declarant quae a diuersis aucto
ribus aedita diuersorum herese
um fuere principia ut est illud
iuxta aegyptios et thoman et ma
thian et bartholomeum duodecim
quoque apostolorum et basilides
adque apelles ac reliquorum quos
enumerare longissimum est cum
hoc tantum in praesentiarum
necesse sit dicere extitisse quosdam
qui sine spū et gratia dī conati sunt
magis ordinare narrationem
quam historiae texere ueritatem
quibus iure postest illud prophe
ticum coaptari uae qui prophetant
de corde suo qui ambulant post
spm̄ suum qui dicunt haec dicit
dñs et dñs non misit eos de qui
bus et saluator in euangelio
iohannis loquitur omnes qui
ante me uenerunt fures fuerunt
et latrones qui uenerunt non
qui missi sunt ipse enim ait ueni
bant et ego non mittebam eos
in uenientibus praesumptio te
meritatis in missis obsequium
seruitutis est ecclesia autem
quae supra petram dñi uoce
fundata est quam introduxit
rex in cubiculum suum et ad
quam per foramen discensionis
occulte misit manum suam simi
lis dammulae in nuloque ceruo
rum quattuor flumina paradisi
instar eructuans quattuor et
angulos et anulos habens per
quos quasi arca testamenti

et custus legis dñi lignis mobilib:
uehitur primus omnium mattheus
est publicanus cognomento leui
qui euangelium iniudea hebreo
sermone edidit obeorum uel maxi
me causam qui in ihū crediderant
ex iudeais et nec quicquam legis
umbra succedente euangelii ueri
tatem seruabant secundus
marcus interpres apostoli pe
tri et alexandrinae ecclesiae
primus episcopus qui dñm qui
dem saluatorem ipse non uidit
sed ea quae magistrum audie
rat predicantem iusta fidem
magis gestorum narrauit
quam ordinem tertius lucas
medicus narratione syrus
antheocensis cuius laus ineuan
gelio qui et ipse discipulus apos
toli pauli inachaia boethie
q: partibus uolumen condidit
quedam altius repetens et
ut ipse inprohemio confite
tur audita magis quam uisa
describens ultimus iohannis
apostolus et euangelista quē
ihs amauit plurimum qui su
per pectus dñi recumbens
purissima doctrinarum flu
enta potauit et qui solus de
cruce meruit audire ecce
matertua is cum esset inasia
etiam tunc hereticorum se
mina pullularent cherinthi
et hebionis et ceterorum qui
negant xpm incarne uenisse
quos et ipse inepistola sua
ante xpos uocat et apostolus
paulus frequenter percutit
coactus est abomnibus pene
tunc asiae episcopis et multarū
ecclesiarum legationibus diuinita
tem saluatoris altius scribere
et ab ipsum ut ita dicam dī uerbum
non tam audaci quam felici teme
ritate prorumpere ut ecclesias
tica narrat historia cum afratri
bus cogeretur ut scriberet ita
facturum respondisse si indicto
ieiunio incommune dm̄ omnes
precarentur quo expleto reuela
tione saturatus in illud premi
um caelo ueniens eructuauit in
principio erat uerbum et uerbū
erat aput dm̄ et ds̄ erat uerbum
hoc erat inprincipio aput dm̄
haec igitur quattuor euangelia
multo ante predicta ezechie
lis quoque uolumen probat
inquo prima uisio ita contexi
tur et inmedio sicut similitu
do quattuor animalium et uul
tus eorum facies hominis et
facies leonis et facies uituli
et facies aquilae prima hominis
facies mattheum significat qui
quasi dehomine exorsus est
scribere liber generationis
ihu xpi fili dauid fili abraham
secundus marcum inquo uox
leonis inherimo rugientis audi
tur uox clamantis indeserto
parate uiam dño rectas facite
semitas eius tertia uituli que
euangelistam lucam a zacharia

SACERDOTE SUMPSISSE INITIUM PRE
FIGURAT QUARTA IOHANNEM EUANGE
LISTAM QUI ADSUMPTIS PINNIS AQUI
LAE ET AD ALTIORA FESTINANS ET DE
UERBO DĪ DISPUTAT CETERA QUĘ SE
CUNTUR IN EUNDEM SENSUM PROFI
CIUNT CRURA EORUM RECTA ET PIN
NATI PEDES EORUM ET QUOCUMQUE
SPS IBAT IBANT ET NON REUERTEBAN
TUR ET DORSA EORUM PLENA OCULIS
ET SCINTILLAE AC LAMPADES IN MEDIO
DISCURRENTES ET ROTA IN ROTA ET
IN SINGULIS QUATTUOR FACIES UNDE
ET APOCALIPSIS IOHANNIS POST EXPO
SITIONEM UIGINTI QUATTUOR SENIO
RUM QUI TENENTES CITHARAS ET FIA
LAS ADORANT AGNUM DĪ INTRODUCIT
FULGORA ET TONITRUA ET SEPTEM
SPS DĪ DISCURRENTES ET MARE UI
TREUM ET QUATTUOR ANIMALIA
PLENA OCULIS DICENS ANIMAL PRI
MUM SIMILE LEONIS ET SECUNDŪ
SIMILE UITULO ET TERTIUM SIMILE
HOMINIS ET QUARTUM SIMILE AQUI
LAE UOLANTI ET POST PAULULUM
PLENA INQUID ERANT OCULIS ET
REQUIEM NON HABEBANT DIE AC
NOCTE DICENTIA SCS SCS SCS DNS
DS OMNIPOTENS QUI ERAT ET QUI
EST ET QUI UENTURUS EST QUIBUS
CUNCTIS PERSPICUAE OSTENDITUR
QUATTUOR TANTUM DEBERE EUAN
GELIA SUSCIPI ET OMNES APOCRIFO
RUM NENIAS MORTUIS MAGIS HERE
TICIS QUAM ECCLESIASTICIS UIUIS
CANENDAS·

Preciosissimum hunc Euangeliorum Codicem,
emi Ex famosa illa Bibliotheca Ill.mi Marchionis
de LICHE Mantuae Carpent: Ao 1690 d. 8 Jan:
Ego Ioannes Gabriel Sparwenfeldt nob: Suecus.


Natiuitas ihu xpi magorum munera
occultatio ihu infantes occiduntur
egressus ihs ex aegypto in nazareth
a iohanne in iordane baptizatur
Ihs temptatus a diabulo uidit
petrum et andream iacobum
et iohannem piscatores conuo
cat et circum iens uarios lan
guores hominum curat·
De beatitudine et ceteris mandatis
Orationem docet inter cetera
mandata non esse cogitandum
de uictu et uestimento predicit
Non esse pre iudicandum de mar
garitis ante porcos non mit
tendis petendum et querendum
et pulsandum a pseudo prophe
tis cauendum quia non omnes
qui dicunt mihi dne dne intro
ibunt in regnum caelorum de
domo aedificata supra petram
uel arenam·
Leprosum mundat puerum cen
turionis paralyticum curat
socrum petri a febribus liberat
plurimos curat et ut mortuis
mortuos suos sepeliant cuidam dicit·
Nauigans tempestatem sedat
terram gerasenorum demonia eicit
Paraliticus curatus lectum suum
baiulat matheum conuocat
dicit phariseis non esse opus
ualidis medicum parabolam
panni et scissure et utrem
uini ponit mulierem a profluuio
liberat et filiam principis
cuiusdam mortuam suscitat
caecis oculos aperit surdum
et mutum demonia eicit·

Duodecim apostolos promittit cum
omni doctrina addicit quod non ue
nerit pacem mittere super terram
sed gladium·
Ihs testimonium de iohanne dicit at
que increpat ciuitates que credere
noluerunt confessio ihu ad patrem
ut iudicum dni leue esset
Discipuli spicas uellebant manum aridam
habentem sanat hominem demonio
caecum et mutum liberat et in prin
cipe daemoniorum id facere opinan
tes destructione et nineuitarum
signum phariseis tradet matrem
et fratrem expernit
De nauicula turbis parabolas exponit
prophetam in patria sine honore esse dicit
De iohanne capite in disco de quinque
panibus et duobus piscibus in quinque
milia uiros supra mare ambulans
petrum mergentem alleuat·
Quod ea magis quae de ore exeunt coin
quinant hominem filiam mulieris
syrophoenisse a demonio liberat
et multos alios sanat
De septem panibus in quattuor milia
uiros a fermento phariseorum
cauendum xpm di uiui filium esse
confitetur quem post paululum
dure increpat
In montem transfiguratur puerum
lunaticum curat de statere in ore piscis hu
militatem docet sicut pueri et ne
minimum fidelium scandalizandum
quod angeli eorum faciem patris
semper uideant corripiendos fra
tres et sepius indulgendum
similitudo de illo qui conseruum suum

PROPTER CENTUM DENARIOS SUFFOCAT
DE EUNUCHIS INFANTES NON ESSE ARCEN
DOS A BENEDICTIONE DIFFICILE DIUITEM
INTROIRE IN REGNUM CAELORUM
DE PRIMIS NOUISSIMOS FUTUROS PARABU
LAM OPERARIORUM IN UINEAM CONDUC
TORUM DE PETITIONEM FILIORUM ZEBE
DEI ET DE PRIMIS ACCUBITIS CAENAE
DE DUOBUS CECIS SECUS UIAM CURATIS
DE ASINA ET PULLO EIUS DE FICU AREFACTA
INTERROGATUR DE IOHANNIS BAPTISTE
SUBIUNGENS PARABOLAM DUORUM FILIO
RUM IN UINEAM MISSORUM
PARABOLAM DE UINEA ET COLONIS QUI INTER
FICIUNT AD SE MISSOS PARABOLA DE HIS
QUI INUITATI AD NUPTIAS UENIRE CONTEM
NUNT DE DENARIO CESARIS
DE MULIEREM QUE SEPTEM FRATRES HABUIT
IHS TEMPTATUS A PHARISAEIS INTERRO
GAT CUIUS FILIUS EST XPS
INCREPANS SCRIBAS DICENS UAE UOBIS
SCRIBAE ET PHARISAEI INTERREPATIO
CIUITATIS DE OCCISIONE PROPHETARUM
ET LAPIDATIONE
HIERUSALEM HIERUSALEM DE SIGNIS NO
UISSIMORUM DIERUM DE ADUENTU SAL
UATORIS DE DECEM UIRGINIBUS
DE TALENTIS DE OUIBUS A DEXTRIS
ET HEDIS A SINISTRIS
DE IUDAEORUM CONCILIUM DE CONPREHEN
DENDO IHU ET CETERA QUE IN CENA
DNI GESTA SUNT
PETRO PRAEDICIT QUOD TERTIO EUM
NEGATURUS ESSET ORATIO IHU AD
PATREM ET CETERA CUM TRADERETUR
SSIO DNI ET SEPULTURA ET RESURREC
TIO EIUS ITEMQUE MANDATA ET
DOCTRINA EIUS DE BAPTISMO




MAT	MAR	LUC	IOH
VIIII	II	VII	X
XI	IIII	X	VI
XI	IIII	X	XII
XI	IIII	X	XIIII
XI	IIII	X	XXVIII
XIIII	V	XIII	XVI
XXIII	XXVII	XLV	XLVI
XXIII	XXVII	XXXIIII	XLVI
XXIII	XXVII	XLV	XLI
LXXI	XX	XXXVIII	XXXVIII
XCVIIII	XCVI	CXVI	CXX
XCVIIII	XCVI	CXVI	CXI
XCVIIII	XCVI	CXVI	XL
XCVIIII	XCVI	CXVI	XLIII
XCVIIII	XCVI	CXVI	CXXVIII
XCVIIII	XCVI	CXVI	CXXXI
CXXXIIII	XXXIII	LXXVII	CVIII
CXLII	L	XVIIII	LVIII
CXLIII	LI	XXI	XXXVI
CXLIIII	LXIII	XCIII	XLVIII
CXLVI	LXXXII	XCIII	LXXIII
CXLVI	LXXXII	XCIII	XVII
CC X	CXVIII	CCXXXIII	C
CCXI	CXXI	CCXXXVIII	XXI
CCXXI	CXXII	CCXXXVIIII	LXXXV
CCXXII	CXXVIII	CCXLII	LXXXVIIII
CCXXV	CXXVIIII	CCLXI	LXXVII
CCXLV	CXXXVIIII	CCL	CXLII
CCXLV	CXXXVIIII	CCL	CXLVI
CCLXXV	CLVI	CCL..	XX



MAT	MAR	LUC	IOH
cclxxu	cl ii	cc lx	xl iiii
cclxxu	cl iii	cc lx	xc ii
cclxxuiii	cl iiii	lxxiii	xc iiii
cclxxxi	clx ii	cc lxx uiii	c xxii
cclxxxu	clx u	cc lxuii	l u
cc lxxxu	c lxu	cc lxuii	lx iii
cc lxxxu	c lxu	cc lxuii	lx u
cc lxxxu	c lxu	cc lxu	lx iii
cc xc	c lxx	cc lxxuiiii	c xxuii
cc xcii	c lxxii	cc lxxxi	cl ii
cc xcu	c lxxu	cc lxxxii	clx i
cc xc ui	c lxxiii	cc lxxxii	l iiii
cc xcuii	c lxxiii	cc lxxxu	xlii
ccc i	c lxxxi	cc lxxxu	cliiii
ccc i	c lxxxi	cc lxxxuii	lxxiiii
ccc iii	c lxxxiii	cc lxxxuiiii	clx
ccc u	c lxxxiiii	cc c	clxx
ccc uii	c lxxxuii	cc xc	clxii
ccc uii	c lxxxuii	cc xcuii	c lxxiii
ccc xi	c lxxx ii	cc xciiii	lxuiii
ccc xiiii	c xciiii	cc xci	clxxii
ccc xu	c xc u	cc xci	clxuiii
ccc xuii	c xcu	cc xcii	clxuii
ccc xuii	c xc uii	ccc	clxxu
ccc xuiiii	c xc uiiii	ccc ii	clxxuii
ccc xxi	cc	ccc x	clxxuiii
ccc xxuii	cc iii	ccc xi	clxxxiiii
ccc xx uii	cc u	ccc xiii	c lxxxuiii
ccc xx uii	cc u	ccc xiiii	c xc iii
ccc xxuiiii	cc ui	ccc xu	c xcii
ccc xxxii	cc uiiii	ccc xuiii	c xcuiii
ccc xxxiii	cc x	ccc xxi	c xc iii
ccc xxxu	cc xii	ccc xxiiii	cc i
ccc xxx uii	cc xiiii	ccc xuii	c xcuiiii
ccc xxx uii	cc xu	ccc xuiii	c xcuiii
ccc xxx uii	cc xu	ccc xuiiii	c xcuiii
ccc xliiii	cc xxiii	ccc xxxii	cc iiii
ccc xluiiii	cc xx uii	ccc xxxiii	cc ui
ccc l	cc xx uiii	ccc xxxuii	cc uiii
ccc liii	cc xxxi	ccc xxxui	cc uiiii
ccc liii	cc xxxi		cc xi


CANO IN QVO TRES
MATH MAR LVCAS


MAT
MAR
LUC

MATH	MAR	LUCAS
cc lvi	cc xlvii	cc lv
cc lviii	c xlviiii	cc iiii
cc lviiii	c l	cc liiii
cc lxv	c li	cc liiii
cc lxvi	c lv	cc lvi
cc lxx	c liiii	cc xxvii
cc lxxii	ii	cc xxx
cc lxxviiii	c lx	cc xliii
cc lxxxii	c lxiii	cc lxviii
cc lxxxvi	c lxvi	cc lxvi
cc lxxxviii	c lxxvii	cc lxviii
cc xc iiii	c lxxviii	cc lxxx
cc xc iiii	c lxxxviii	cc lxxxii
ccc ii	c xciii	cc lxxxvi
ccc viiii	c xcviii	ccc v
ccc xiiii	c xcvi	cc xcviiii
ccc xvii	c xcvii	cc xciii
ccc xviii	c xcii	cc xcv

INCIPIT CAN. III IN QUO TRES

MATTHEUS	LUCAS	IOHANNIS
ccc xxiii	cc li	ccc viiii
ccc xxviiii	cc xviii	ccc xxii
ccc xl	cc xviiii	ccc xxv
ccc xli	cc xx	ccc xxv
ccc xliii	cc xxii	ccc xxviii
ccc xlv	cc xxvii	ccc xxviii
ccc xlviii	cc xxv	ccc xxx
ccc xliiii	cc xxxii	ccc xxxiii
ccc lv	cc xxxiii	ccc xxxviii

INCIP CAN III IN QUO

MAT	LUC	IOH
i	xiii	i
i	xiiii	ii
i	xiiii	v
vii	vii	ii
viii	vi	xxv
lx	lxiii	cxvi
lxv	lxv	xxx iii
xci	l viiii	c xviiii
xci	l viiii	c xxxviiii
xcviii	cc xi	c v
c xii	c xviiii	c xliii






MAT
LUC
IOHAN
INC CAN IIII IN QUO TRES
EXP CANON IIII



INC MAT	CAN LUC	V ✠ MAT	LUC
iii	ii	cxiii	c lxv
x	viii	cxvii	c lxxviii
xii	xi	cxx	c xxvii
xiii	xvii	cxxiii	lx ii
xvi	xl vi	cxxvii	c xxviiii
xxiii	xl vii	cxxviii	c xxxii
xxvii	xl viii	cxxx	c xxx
xxxi	l	cxxxiii	lxxxi
xxxvi	c xciii	cxxxvi	c xx
xxxviii	c lxiii	cxxxviiii	c lxviiii
xxxviiii	l iii	clvii	l iii
xli	l ii	clviii	cc xxvi
xlii	l v	clxiii	c lxi
xliii	c xxiii	clxxvi	cc
xliiii	c liii	clxxxii	c lxxxvii
xlviii	c xxxviii	clxxxiii	c lxxxviii
xlviiii	c xci	clxxxiiii	c xcviii
l	c l	clxxxviiii	c xcviiii
lii	c viii	cxcviii	cc lxxii
liii	c xxv	cc xiii	cc xxxv
lv	c iii	cc xxii	c lxxxi
lvi	c lxx	cc xxviiii	c xxxviiii
lviii	c lxi	cc xxxii	c lxxviiii
lviiii	lx	cc xxxii	cc xv
lxi	c lxxvi	cc xxxvii	cc xlii
lxii	lx iii	cc xxxviii	c xxxvi
lxvi	c lxxviii	cc xxxviiii	c xxxv
lxviii	lx vii	cc xli	c xxxv
lxviiii	c v	cc xlii	c xli
lxxviiii	c viii	cc lvi	c xli
lxxvi	c xi	cc lviii	c lxxv
lxxviii	c viii	cc lviiii	cc ii
xciiii	c xlv	cclxv	cc v
xcvi	c lx	cclxiii	cc xiii
xcviii	c lxxxii	cclxvii	cc iii
xcviiii	c lxxxiii	cclxviiii	cc xii
ciii	lx viii	cclxxi	c lii
cv	lxxvi	cclxx	c lv
cvi	c xciii		c liiii
cviii	lxxx iii		c xxviiii
cviiii	c xv		ccxxxi
cxi	c xviii		



INC CAN IN QUO II
MAT MAR + MAT MAR




LIBER GENERATIONIS

GENUIT IOTHAM IO
THAS AUTEM GENU
ACHAS AUTEM GE
NUIT EZECHIAM EZECH
IAS AUTEM GENUIT MA
NASSEN MANASSES
AUTEM GENUIT AM
ON AMON AU
GENUIT IOSIAM IO
SIAS AUTEM GEN
IECHONIAM ET FR
ATRES EIUS IN TRAN
SMIGRATIONE B
ABYLONIS ET POST
TRANSMIGRATI
ONE BABYLONIS
IECHONIAS AUTEM G
ENUIT SALATHIEL
SALATHEL AUTEM G
ENUIT ZOROBABEL

ZOROBABEL AU
TEM GENUIT ABIUD
ABIUD AUTEM GENUIT
ELIACHIM ELIACHIM
AUTEM GENUIT A
ZOR AZOR AUTEM GE
NUIT SADOC
SADOC AUTEM GENUIT
ACHIM ACHIM
AUTEM GENUIT ELI
ELIUD AUTEM GEN
ELEAZAR ELEAZAR
AUTEM GENUIT M
ATHAN MATHAN A
GENUIT IACOB IACOB
AUTEM GENUIT IO
SEPH UIRUM MARIAE
DE QUA NATUS
EST IHS QUI UOCA
TUR XPS

+ In nomine domini nostri Ihesu Christi. Ic Aelfred aldormon ond Werburg min gefera begetan ðas bec æt haeðnum herge
mid uncre claene feo ðæt ðonne wæs mid clæne golde ond ðæt wit deodan for Godes lufan ond for uncre saule ðearf

Aelfred

XPI AUTEM
GENERATI
O SIC ERAT CUM ESSET DES
PONSATA MATER EIUS
MARIA IOSEPH ANTEQUAM
CONVENIRENT INVENTA
EST IN UTERO HABENS

Werburg

Alhðryð
eorum

Ond forðon ðe wit noldan ðæt ðas halgan beoc lencg in ðære haeðenesse wunaden, ond nu willað heo gesellan inn to
Cristes circan Gode to lofe ond to wuldre ond to weorðunga, ond his ðrowunga to ðoncunga, ond ðæm godcundan geferscipe to brucenne
ðe in Cristes circan dæghwæmlice Godes lof rærað, to ðæm gerade ðæt heo mon arede eghwelce monaðe for Aelfred
ond for Werburge ond for Alhðryðe, heora saulum to ecum lecedome, ða hwile ðe God gesegen haebbe ðæt fulwiht æt
ðeosse stowe beon mote. Ec swelce ic Aelfred dux ond Werburg biddað ond halsiað on Godes almaehtiges noman ond on allra
his haligra ðæt nænig mon seo to ðon gedyrstig ðætte ðas halgan bec aselle oððe aðeode from Cristes circan ða hwile
ðe fulwiht stondan mote

ā iiii x DE SPU SCO IOSEPH AU
TEM UIR EIUS CUM ESSET
HOMO IUSTUS ET NOLLET
EAM TRADUCERE UOLUIT
OCULTE DEMITTERE EAM
HAEC AUTEM EO COGITAN
TE ECCE ANGELUS DNI APPA
RUIT EI IN SOMNIS DICENS
IOSEPH FILI DAUID NOLI TI
MERE ACCIPERE MARIAM
CONIUGEM TUAM QUOD
ENIM IN EA NATUM EST DE
SPU SCO EST PARIET AU
TEM FILIUM ET UOCABIS
NOMEN EIUS IHM IPSE ENIM
SALUUM FACIET POPULUM
SUUM A PECCATIS EORUM
HOC AUTEM TOTUM FACTUM
EST UT ADIMPLERETUR
QUOD DICTUM EST A DNO PER
ESAIAM PROPHETAM DI
CENTEM ECCE UIRGO IN U
TERO ACCIPIET ET PARIET
FILIUM ET UOCABUNT NO
MEN EIUS EMMANUEL
QUOD EST INTERPRETA[illegible]

TUM NOBISCUM DS EXUR
GENS AUTEM IOSEPH A SO
NO FECIT SICUT PRECEPIT
EI ANGELUS DNI ET ACCEPIT
ET CONIUGEM SUAM NON COG
NOUIT EAM DONEC PEPERIT
FILIUM SUUM PRIMOGE
NITUM ET UOCAUIT NOMEN
EIUS IHM
II CUM ERGO NATUS ESSET
IHS IN BETHLEEM IUDAE IN
DIEB HERODIS REGIS EC
CE MAGI AB ORIENTE UE
NERUNT HIERUSOLYMA
DICENTES UBI EST QUI NA
TUS EST REX IUDEORUM
UIDIMUS ENIM STELLAM
EIUS IN ORIENTE ET UENI
MUS ADORARE EUM AUDI
ENS AUTEM HERODES REX
TURBATUS EST ET OMNIS
HIERUSOLYMA CUM ILLO
ET CONGREGANS OMNES
PRINCIPES SACERDOTUM
ET SCRIBAS POPULI SCISCI
TABATUR AB EIS UBI

XPS NASCERETUR
AT ILLI DIXERUNT EI IN
BETHLEEM IUDAE SIC
ENIM SCRIPTŪ EST
PER PROPHETAM
ET TU BETHLEEM TER
RA IUDA NEQUAQUĀ
MINIMA ES IN TER
PRINCIPIB· IUDA EX
TE ENIM EXIET DUX
QUI REGAT POPULŪ
MEŪ ISRAHEL
TUNC HERODES CLĀ
UOCATIS MAGIS DI
LIGENTER DIDICIT AB
EIS TEMPUS STEL
LAE QUAE APPARUIT
EIS ET MISIT ILLOS
IN BETHLEEM DICENS
ITE ET INTERROGA
TE DILIGENTER DE
PUERO ET CUM IN
UENERITIS EU RENŪ
TIATE MIHI UT ET E
GO UENIENS ADORE
EU

QUI CŪ AUDISSENT
REGĒ ABIERUNT ET
ECCE STELLA QUAM
UIDERANT IN ORIEN
TE ANTECEDEBAT
EOS USQ· DŪ UENI
ENS STARET SUPRA
UBI ERAT PUER UI
DENTES AUTEM STEL
LAM GAUISI SUNT GAU
DIO MAGNO UALDE
ET INTRANTES DOMŪ
INUENERUNT PUERŪ
CŪ MARIA MATRE SUA
ET PROCEDENTES
ADORAUERUNT EŪ
ET APERTIS THESAURIS
SUIS OBTULERUNT EI
MUNERA AURŪ THUS
ET MYRRĀ ET RESPŌN
SO ACCEPTO IN SOM
NIS NE REDIRENT AD
HERODES SED PER A
LIAM UIAM REUERSI SŪT
IN SUĀ REGIONEM

QUICUMRECESSISSENT
ECCEANGELUSDNIAP
PARUITINSOMNISDI
IOSEPHDICENSSUR
GEPUERU ETMATREM
EIUSETFUGEINAEGYP
TUMETESTOIBIUSQ·
DUDICAMTIBI
FUTURUESTENIMUTHE
RODESREQUIRATPUE
RUMISTUADPERDEN
DUMEUM·QUICON
SURGENSACCEPITPU
ERUETMATREEIUS
NOCTEETRECESSIT
INAEGYPTUETERAT
IBIUSQ·ADOBITUMHE
RODISUTADINPLERE
TURQUODDICTUM
ESTADNOPERPROPHE
TADICENTEMEXAE
GYPTOUOCAUIFILIUM
MEUTUNCHERODIS
UIDENSQUOINLUSUS
ESSETAMAGISIRATUS

ESTUALDEETMITTE
NSOCCIDITOMNES
PUEROSQUIERANTIN
BETHLEEMETINOM
NIB·FINIBUSEIUSAB
IMATUETINFRASE
CUNDUTEMPUSQD
EXQUISIERATAMAGIS
TUNCADIMPLETUM
ESTQUODDICTUEST
ADNOPERHIEREMIA
PROPHETAMDICEN
TEMUOXINRAMAAU
DITAESTPLORATUS
ETULULATUSMULTUS
RACHELPLORANSFI
LIOSSUOSETNOLUIT
CONSOLARIQUIANON
SUNTDEFUNCTOAU
TEHERODEECCEAP
PARUITANGELUSDNI
INSOMNISIOSEPH
INAEGYPTODICENS
SURGEETACCIPEPU
ERUETMATREEIUS

ETUADEINTERRAMISRAHEL
DEFUNCTISUNTENIMQUI
QUAEREBANTANIMAMPUE
RI·QUICONSURGENSAC
CEPITPUERUMETMATREM
EIUSETUENITINTERRA
ISRAHEL·AUDIENSENIM
QUODARCHILAUSREG
NARETINIUDEAPROHE
RODEPATRESUOTIMUIT
ILLUCIREETADMONI
TUSINSOMNISSECES
SITINPARTESGALILEAE
ETUENIENSHABITAUIT
INCIUITATEQUAEUOCA
TURNAZARETHUTADIN
PLERETURQUODDICTU
ESTPERPROPHETAQUO
NAZAREUSUOCABITUR
III IIII INDIEBAUTEMILLIS
UENITIOHANNISBAPTIS
TAPRAEDICANSINDESER
TOIUDEAEETDICENSPAE
NITENTIAMAGITEADPRO
PINQUAUITENIMREGNU

CAELORUM·HICESTENIMDE
QUODICTUMESTPERESA
IAMPROPHETAMDICENTEM
UOXCLAMANTISINDESER
TOPARATEUIAMDNIREC
TASFACITESEMITASEIUS
IPSEAUTEMIOHANNES
HABEBATUESTIMENTU
DEPILISCAMELLORUMET
ZONAPELLICIACIRCALUBOS
SUOSESCAAUTEMEIUSERAT
LUCUSTA ETMELSILUES
TRETUNCEXIEBANTAD
EUMEXHIEROSOLYMISET
OMNISIUDEAETOMNIS
REGIOCIRCAIORDANEN
ETBAPTIZABANTURINIOR
DANENABEOCONFITEN
TESPECCATASUA
UIDENSAUTEMMULTOS
PHARISEORUMETSADUCAE
ORUMUENIENTESADBAP
TISMUMSUUMDIXITEIS
PROGENIESUIPERARU
QUISDEMONSTRAUITUO
BIS

FUGERE ABIRA FUTURA
FACITE ERGO FRUCTU
DIGNU PENITENTIAE ET NE
UELITIS DICERE INTRA UOS
PATREM HABEMUS ABRAHAM
DICO ENIM UOBIS QUIA PO
TENS EST DS DE LAPIDIB
ISTIS SUSCITARE FILIOS
ABRAHAE IAM ENIM SE
CURIS AD RADICE ARBORU
POSITA EST OMNIS ERGO
ARBOR QUAE NON FACIT FRUC
TU BONU EXCIDETUR ET IN
Ꝺ XI Ꝺ IIII L X IO XII IGNEM MITTITUR EGO QUI
DE BAPTIZO UOS IN AQUA
IN PAENITENTIA QUI AUTEM
POST ME UENTURUS EST
FORTIOR ME EST CUIUS NO
SU DIGNUS CALCIAMENTA
PORTARE IPSE UOS BAP
TIZABIT IN SPU SCO ET IG
Ꝺ XII U L XI CUIUS UENTILABRU IN
MANU SUA ET PERMUN
DABIT AREA SUAM ET CO
GREGABIT TRITICU SUU IN
HORREU

PALEAS AUTEM CONBU
RET IGNI INEXTINGUIBILI
Ꝺ XIII X TUNC UENIT IHS A GALI
LEA IN IORDANEN AD IO
HANNEM UT BAPTIZARETUR
AB EO IOHANNIS AUTEM PRO
HIBEBAT EU DICENS E
GO A TE DEBEO BAPTIZA
RI ET TU UENIS AD ME
RESPONDENS AUTE
IHS DIXIT EI SINE MODO
SIC ENIM DECET NOS IM
PLERE OMNE IUSTITIA
TUNC DIMISIT EUM
Ꝺ XIIII Ꝺ U L XIII IO XU BAPTIZATUS AUTEM IHS
CONFESTIM ASCENDIT
DE AQUA ET ECCE APER
TI SUNT EI CAELI ET UIDIT
SPM DI DESCENDENTE
SICUT COLUMBAM UENI
ENTEM SUPER SE ET
ECCE UOX DE CAELIS DI
CENS HIC EST FILIUS ME
US DILECTUS IN QUO
BENE CONPLACUI

TUNC IHS DUCTUS
EST IN DESERTU
AB SPU UT TEMPTA
RETUR A DIABOLO
ET CUM IEIUNASSET QU
ADRAGINTA DIEB ET
XL NOCTIB POSTEA
ESURIIT ET ACCEDE
NS TEMPTATOR DIX
IT EI SI FILIUS DI ES DIC
UT LAPIDES ISTI PANES
FIANT QUI RESPON
DENS DIXIT SCRIPTU
EST NON IN SOLO PA
NE UIUIT HOMO SED
IN OMNI UERBO QUOD
PROCEDIT DE ORE DI
TUNC ADSUMPSIT EU
DIABOLUS IN SCAM CIUI
TATE ET STATUIT EU
SUPRA PINNACULU TE
PLI ET DIXIT EI SI FILIUS
DI ES MITTE TE DEOR
SUM SCRIPTU EST E
NIM QUIA ANGELIS
SUIS MANDAUIT DE TE
ET IN MANIB TOLLEN
TE NE FORTE OFFENDAS
AD LAPIDE PEDE TUU
AIT ILLI IHS RURSUS SC
RIPTU EST NON TEM
TABIS DNM DM TUU
ITERU ADSUMPSIT EU
DIABOLUS IN MONTE
EXCELSUM UALDE ET
OSTENDIT EI OMNIA
REGNA MUNDI ET GLO
RIA EORU ET DIXIT ILLI
HAEC TIBI OMNIA DA
BO SI CADENS ADORA
UERIS ME TUNC DICIT
ILLI IHS UADE RETRO SA
TANAS SCRIPTU EST DNM
DM TUU ADORABIS ET
ILLI SOLI SERUIES TUNC
RELIQUIT EU
ET ECCE ANGELI ACCES
SERUNT ET MINISTRA
BANT EI
CUM AUDISSET AUTE

IHS QUOD IOHANNIS TRA
DITUS ESSET SECESSIT
VII IN GALILEAM ET RELICTA
CIUITATE NAZARETH UE
NIT ET HABITAUIT IN CA
PHARNAUM MARITIMA
IN FINIB; ZABULON ET
NEPTALIM UT ADINPLERE
TUR QUOD DICTUM EST
PER ESAIAM PROPHE
TA DICENTE TERRA ZA
BULON ET TERRA NEP
THALIM UIA MARIS TR
ANS IORDANEN GALILE
AE GENTIUM POPULUS
QUI SEDEBAT IN TENE
BRIS LUCEM UIDIT MAG
NAM ET SEDENTIB; IN RE
GIONE UMBRAE MOR
TIS LUX ORTA EST EIS
VII EXINDE COEPIT IHS
PREDICARE ET DICERE
PAENITENTIAM AGITE
ADPROPINQUAUIT ENIM
REGNUM CAELORUM

VI AMBULANS AUTEM IHS
IUXTA MARE GALILE
AE UIDIT DUOS FRATRES
SIMONEM QUI UOCA
TUR PETRUS ET ANDRE
AM FRATREM EIUS MIT
TENTES RETIA IN MA
RE ERANT ENIM
II PISCATORES ET AIT IL
LIS UENITE POST ME ET
FACIAM UOS FIERI
PISCATORES HOMINUM
AT ILLI CONTINUO RE
LICTIS RETIB; SECUTI
VI SUNT EUM ET PRO
CEDENS INDE UIDIT
ALIOS DUOS FRATRES
IACOBUM ZEBEDEI ET
IOHANNEM FRATREM
EIUS IN NAUI CUM ZEBE
DEO PATRE ILLORUM
REFICIENTES RETIA
SUA ET UOCAUIT EOS
AT ILLI CONTINUO RE
LICTIS RETIB; SECUTI
SUNT EUM

ā xxiii ā xx vii l· xl a l· xli ET CIRCUIBAT IHS TOTA
GALILEA DOCENS IN SI
NAGOGIS EORUM ET PRE
DICANS EUANGELIUM
REGNI ET SANANS OMNEM
LANGUOREM ET OMNEM
INFIRMITATEM IN POPU
LO ET ABIIT OPINIO EI
US IN TOTA SYRIA ET
OBTULERUNT EI OM
NES MALE HABENTES
UARIIS LANGUORIBUS ET
TORMENTIS CONPRE
HENSOS ET QUI DEMO
NIA HABEBANT ET LUNA
TICOS ET PARALITICOS
ET CURAUIT EOS ET SE
CUTAE SUNT EUM TURBAE
MULTAE DE GALILAEA ET
DECAPOLI ET HIERUSO
LYMIS ET IUDAEA ET DE
ā xxii TRANS IORDANEN
VII sol. UIDENS AUTEM IHS
TURBAS ASCENDIT IN
MONTEM ET CUM SEDIS
SET

ACCESSERUNT AD EUM DIS
ā xxv l· xli CIPULI EIUS ET APERIENS
OS SUUM DOCEBAT EOS
ā xxvi V l· xlii DICENS BEATI PAUPE
RES SPIRITU QUONIAM IPSORUM EST
ā xxvii X l· xliii REGNUM CAELORUM BEA
TI MITES QUONIAM IPSI POS
ā xxviii V l· xliii SIDEBUNT TERRAM BEA
TI QUI LUGENT NUNC QUONIAM
IPSI CONSOLABUNTUR
ā xxviiii l· xliiii BEATI QUI ESURIUNT
ET SITIUNT IUSTITIAM QUONIAM
IPSI SATURABUNTUR
ā xxx X BEATI MISERICORDES
QUONIAM IPSI MISERICORDIAM
CONSEQUENTUR BEA
TI MUNDO CORDE QUONIAM
IPSI DEUM UIDEBUNT BEA
TI PACIFICI QUONIAM FILII DI
UOCABUNTUR BEATI
QUI PERSECUTIONEM PA
TIUNTUR PROPTER IUS
TITIAM QUONIAM IPSORUM EST
ā xxxi l· l· REGNUM CAELORUM BEA
TI ESTIS CUM MALEDIXERINT
UOBIS HOMINES

ET PERSECUTI UOS FUE
RINT ET DIXERINT OMNE
MALUM ADUERSUM UOS MEN
TIENTES PROPTER ME
GAUDETE ET EXULTATE
QUONIAM MERCES UESTRA
COPIOSA EST IN CAELIS
SIC ENIM PERSECUTI
SUNT ET PROPHETAS QUI
FUERUNT ANTE UOS
xxxiii II cii L clxxxii UOS ESTIS SAL TERRAE
QUOD SI SAL EUANUERIT
IN QUO SALIETUR AD NI
HILUM UALET ULTRA NISI
UT MITTATUR FORAS ET
CONCULCETUR AB HOMI
xxxiiii II xxviii L cxxxiii NIB· UOS ESTIS LUX HUIUS
MUNDI NON POTEST CIUI
TAS ABSCONDI SUPRA MON
TE POSITA NEQ· ACCENDUN
LUCERNAM ET PONUNT EA
SUB MODIO SED SUPRA
CANDELABRUM UT LUCEAT
OMNIB· QUI IN DOMO SUNT
SIC LUCEAT LUX UESTRA
CORAM HOMINIB·

UT UIDEANT OPERA
UESTRA BONA ET GLO
RIFICENT PATREM UES
TRUM QUI IN CAELIS EST
xxxiiii X sol. NOLITE PUTARE QUIA
UENI SOLUERE LEGE
AUT PROPHETAS NO
UENI SOLUERE SED
xxxvi II L xciii ADIMPLERE AMEN
QUIPPE DICO UOBIS
DONEC TRANSEAT CAE
LUM ET TERRA IOTA UNU
AUT UNUS APEX NON
PRAETERIBIT A LEGE
DONEC OMNIA FIANT
xxxvii X sol. QUI ERGO SOLUERIT
UNUM DE MANDATIS IS
TIS MINIMIS ET DOCU
ERIT SIC HOMINES MI
NIMUS UOCABITUR
IN REGNO CAELORUM QUI
AUTEM FECERIT ET DO
CUERIT HIC MAGNUS
UOCABITUR IN REGNO
CAELORUM DICO AUTE
UOBIS QUIA NISI

hABUNDAUERITIUSTI
TIAUESTRAPLUSQUA
SCRIBARUETPhARI
SAEORUNONINTRABI
TISINREGNUCAE
RUMAUDISTISQUIADICTU
ESTANTIQUISNONOC
CIDESQUIAUTEMOCCI
DERITREUSERITIUDI
CIOEGOAUTEDICOUO
BISQUIAOMNISQUI
IRASCITURFRATRISUO
REUSERITIUDICIOQUI
AUTEDIXERITFRATRI
SUORACHAREUSERIT
CONCILIOQUIAUTE
DIXERITFATUEREUS
ERITGEhENNAEIGNIS
SIERGOOFFERESMU
NUSTUUADALTAREET
IBIRECORDATUSFUE
RISQUIAFRATERTUUS
hABETALIQUIDADUER
SUTERELINQUEIBIMU
NUSTUANTEALTA
REETUADEPRIUS

RECONCILIAREFRA
TRITUOETTUNCUENI
ENSOFFERESMUNUS
TUUESTOCONSENTI
ENSADUERSARIOTUO
CITODUESINUIACUEO
NEFORTETRADATTEAD
UERSARIUSIUDICIET
IUDEXTRADATTEMINIS
TROINCARCEREMMITTA
RISAMENDICOTIBINON
EXIESINDEDONECRED
DASNOUISSIMUQUA
DRANTE
AUDISTISQUIADIC
TUESTANTIQUISNON
MOECHABERISEGOAU
TEDICOUOBISQUIAOM
NISQUIUIDERITMU
LIEREMADCONCUPISCEN
DAMEAMIAMMOECHATUS
ESTEAMINCORDESUO
QUODSIOCULUSTUUS
DEXTERSCANDALIZAT
TEERUEEUMETPRO
ICEABSTEEXPEDIT

ENIMTIBIUTPEREAT
UNŪMEMBRORŪTUO
RŪQUAMTOTŪCORPUS
TUUMMITTATURINGE
HENNĀ ETSIDEXTERA
MANUSTUASCANDALI
ZATTEERUEEUABSCI
DEEAETPROICEABSTE
EXPEDITENIMTIBIUT
PEREATUNUMMEMBRO
RUTUORŪQUĀTOTŪCOR
PUSTUŪEATINGEHENNĀ
DICTŪESTENIMQUICŪ
Q·DIMISERITUXORĒ
SUĀDETILLILIBELLŪRE
PUDII·EGOAUTĒDICO
UOBISQUIAOMNISQUI
DIMISERITUXORĒSUĀ
EXCEPTAFORNICATIO
NISCAUSAFACITEAMOE
CHARIETQUIDIMISSĀ
DUXERITADULTERAT
ITERŪAUDISTISQUIA
DICTŪESTANTIQUIS
NONPERIURABISREDD
ES AUTĒ DNO IURA
MENTATUAEGOAUTĒ
DICOUOBISNONIURA
REOMNINONEQ·PER
CAELUMQUIATHRONUS
DĪESTNEQ·PERTER
RAMQUIASCABILLŪ
ESTPEDŪEIUSNEQ·
PERHIERUSOLIMA
QUIACIUITASESTMAG
NIREGISNEQ·PERCA
PUTTUUMIURAUERIS
QUIANONPOTESUNŪ
CAPILLŪALBŪFACE
REAUTNIGRŪSITAUTĒ
SERMOUESTERESTEST
ESTNONNONQUOD
AUTĒHISHABUNDAN
TIUSESTAMALOEST
AUDISTISQUIADICTŪ
ESTOCULŪPROOCU
LOETDENTĒPRODĒ
TEEGOAUTĒDICOUO
BISNONRESISTERE
MALOSEDSIQUISTE

PERCUSSERITINDEXTE
RAMAXILLATUĀPREBE
ILLIETALTERAMETEIQUI
UULTTECUMIUDICIOCON
TENDEREETTUNICAMTU
AMTOLLEREREMITTEEI
XL LIETPALLIU·ETQUICU
Q·ANGARIZAUERITTE
MILLEPASSUSUADE
CUMILLOALIADUOQUIPE
TITATEDAEIETUOLEN
TEQUIDMUTUARIATE
XI NĒAUERTARIS·AUDIS
TISQUIADICTUESTDI
LIGESPROXIMUTUU
ETODIESINIMICUTUU
XLI EGOAUTEDICOUOBIS
DILIGITEINIMICOSUES
TROSETBENEFACITE
HISQUIODERUNTUOS
ETORATEPROPERSE
QUENTIB·ETCALUMNIAN
TIB·UOBISUTSITISFI
LIIPATRISUESTRIQUI
INCAELISESTQUISOLE
SUUORIREFACIT

SUPERBONOSETMA
LOSETPLUITSUPERIUS
XLII TOSETINIUSTOS·SIENI
DILIGITISEOSQUIUOS
DILIGUNTQUAMMERCE
DEHABEBITISNONNE
ETPUBLICANIHOCFA
CIUNTETSISALUTAUE
RITISFRATRESUESTROS
TANTUQUIDAMPLIUS
FACITISNONNEETETH
NICIHOCFACIUNTES
TOTEERGOUOSPER
FECTISICUTETPATER
UESTERCAELESTISPER
XLIII FECTUSEST·ATTEN
DITENEIUSTITIAUES
TRAFACIATISCORAMHO
MINIB·UTUIDEAMINI
ABEISALIOQUINMER
CEDENONHABEBITIS
APUDPATREUESTRU
QUIINCAELISEST
XII CUMERGOFACISELEMO
SINANOLITUBACANERE
ANTETE

SICUTHYPPOCHRITAEFA
CIUNTINSYNAGOGISETIN
UICISUTHONORIFICENTUR
ABHOMINIB·AMENDICO
UOBISRECIPERUNTMER
CEDESUAMTEAUTEMFA
CIENTEELYMOSINAMNES
CIATSINISTRATUAQUID
FACIATDEXTERATUAUTSIT
ELYMOSINATUAINABSCON
DITOETPATERTUUSQUIUI
DETINABSCONSOREDDET
TIBI·ETCUMORATISNONERI
TISSICUTHYPPOCHRITAE
QUIAMANTINSYNAGOGIS
ETINANGULISPLATEARUM
STANTESORAREUTUIDEAN
TURABHOMINIB·AMENDI
COUOBISRECEPERUNTMERCE
DEMSUAMTUAUTEMCUMO
RABISINTRAINCUBICULUM
TUUMETCLUSOOSTIOTUO
ORAPATREMTUUMINABSCON
SOETPATERTUUSQUIUI
DETINABSCONSOREDDET
TIBI

ah xlm / I cxviii ORANTESAUTEMNOLITE
MULTUMLOQUISICUTETH
NICIPUTANTENIMQUIA
INMULTILOQUIOSUOEX
AUDIANTURNOLITEER
GOADSIMILARIEISSCIT
ENIMPATERUESTERQUID
OPUSSITUOBISANTE
QUAMPETATISABEOSIC
ERGOUOSORABITIS
PATERNOSTERQUI
ESINCAELISSCIFICETUR
NOMENTUUMADUENI
ATREGNUMTUUMFIATUO
LUNTASTUASICUTIN
CAELOETINTERRAPANEM
NOSTRUMCOTIDIANUMDA
NOBISHODIEETREMIT
TENOBISDEBITANOS
TRASICUTETNOSDIMIT
TIMUSDEBITORIB·
NOSTRISETNEINDUCAS
NOSINTEMPTATIONEM
SEDLIBERANOSAMALO
ah xlv / VI / ah cxx / xi SIENIMDIMISERITISHO
MINIB·PECCATA

EORUM DIMITTET ET UOBIS
PATER UESTER CAELES
TIS DELICTA UESTRA
SI ENIM NON DIMISERI
TIS HOMINIB· NEC PATER
UESTER DIMITTET
PECCATA UESTRA
CUM AUTEM IEIUNATIS NO
LITE FIERI SICUT HYP
OCHRITAE TRISTES EX
TERMINANT ENIM FA
CIES SUAS UT PAREANT
HOMINIB· IEIUNANTES
AMEN DICO UOBIS QUIA
RECIPERUNT MERC
EDEM SUAM TU AUTEM CUM
IEIUNAS UNGUE CAPUD
TUUM ET FACIEM TUAM LABA
NE UIDEARIS HOMINI
B· IEIUNANS SED PATRI
TUO QUI EST IN ABSCON
SO ET PATER TUUS QUI
UIDET IN ABSCONSO
REDDET TIBI NOLITE
THESAURIZARE UOBIS

THESAUROS IN TERRA
UBI ERUGO ET TINEA DE
MOLITUR ET UBI FURES
EFFODIUNT ET FURAN
TUR THESAURIZATE AUTEM
UOBIS THESAUROS IN
CAELO UBI NEQUE ERUGO NEQUE
TINEA DEMOLITUR ET
UBI FURES NON EFFO
DIUNT NEC FURANTUR
UBI ENIM EST THESAURUS
TUUS IBI ERIT ET COR
TUUM LUCERNA COR
PORIS TUI EST OCULUS
TUUS SI FUERIT OCU
LUS TUUS SIMPLEX TO
TUM CORPUS TUUM LU
CIDUM ERIT SI AUTEM
OCULUS TUUS NEQUAM FU
ERIT TOTUM CORPUS
TUUM IN TENEBROSUM
ERIT SI ERGO LUMEN
QUOD IN TE EST TENE
BRAE SUNT IPSAE TE
NEBRAE QUANTAE ERUNT

NEMO POTEST DUO
B; DOMINIS SERUIRE
AUT ENIM UNUM ODIO
HABEBIT ET ALTERŪ
DILIGIT AUT UNŪ SUS
TINEBIT ET ALTERŪ
CONTĒNET NON PO
TESTIS DŌ SERUIRE
ET MAMMONE IDEO
DICO UOBIS NE SOLLI
CITI SITIS ANIMAE
UESTRAE QUID MAN
DUCETIS AUT QUID BI
BATIS NEQ; CORPORI
UESTRO QUID INDUA
MINI NONNE ANIMA
PLUS EST QUAM ESCA
ET CORPUS QUAM UES
TIMENTŪ RESPICI
TE UOLATILIA CAELI QUIA
NON SERUNT NEQ;
METUNT NEQ; CON
GREGANT IN HORREA
ET PATER UESTER
CAELESTIS PASCIT ILLA

NONNE UOS MAGIS
PLURES ESTIS ILLIS
QUIS AUTĒ UESTRŪ
COGITANS POTEST
ADICERE AD STATU
RĀ SUĀ CUBITŪ U
NŪ ET DE UESTIMEN
TO QUID SOLLICITI
ESTIS CONSIDERA
TE LILIA AGRI QUOMO
DO CRESCUNT ET
NON LABORANT NE
Q; NEUNT DICO AU
TĒ UOBIS QUIA NEC
SALOMON IN OM
NI GLORIA SUA CO
OPERTUS EST UT U
NŪ EX ISTIS SI AUTĒ
FAENŪ AGRI QUOD
HODIE EST ET CRAS
IN CLIBANŪ MITTI
TUR DS̄ SIC UESTIT
QUANTO MAGIS UOS
MODICE FIDEI NO
LITE ERGO SOLLICI
TI

19

ESSEDICENTESQUIDMAN
DUCABIMUSAUTQUID
BIBEMUSAUTQUOUES
TIEMURHAECENIMOMNIA
GENTESINQUIRUNTSCIT
ENIMPATERUESTERQUIA
HISOMNIB·INDIGETIS
QUAERITEAUTEPRIMU
REGNUDEIETIUSTITIA
EIUSETOMNIAHAEC
ADICIENTURUOBISNO
LITEERGOESSESOLLI
CITIINCRASTINUCRAS
TINUSENIMDIESSOL
LICITUSERITSIBIIPSE
SUFFICITENIDIEIMA
ā·L· ā·XL· L·LIII LITIASUA NOLITEIUDI
CAREUTNONIUDICE
MINIINQUOENIMIUDICIO
IUDICIOIUDICAUERITIS
IUDICABEMINIETINQUA
MENSURAMENSIFUE
RITISREMETIETURUOBIS
ā·LII XU L·LXIIII QUIDAUTEUIDESFES
TUCAMINOCULOFRATRIS
TUIETTRABEQUAEIN

OCULOTUONONUIDES
AUTQUOMODODICIS
FRATRITUOSINEEICIA
FESTUCADEOCULOTUO
ETECCETRABISESTINO
CULOTUOHYPPOCHRI
TAEICEPRIMUTRABE
DEOCULOTUOETTUNC
UIDEBISEICEREFESTU
CADEOCULOFRATRISTUI
ā·LIII X NOLITEDARESCMCA
NIB·NEQ·MITTATISMAR
GARITASUESTRASAN
TEPORCOSNEFORTE
CONCULCENTEASPEDI
B·SUISETCONUERSIDIS
ā·LIIII U L·CXCU RUMPANTUOS PETI
TEETDABITURUOBISQUAE
RITEETINUENIETISPUL
SATEETAPERIETURUO
BISOMNISENIMQUIPE
TITACCEPITETQUIQUAE
RITINUENITETPULSAN
TIAPERIETURAUTQUISEST
EXUOBISHOMOQUEMSI
PETIERITFILIUSSUUS

PANE NUMQUID LAPIDĒ
PORRIGET EI AUT SI PISCĒ
PETIT NUMQUID SERPEN
TEM PORRIGET EI SI ERGO
UOS CUM SITIS MALI NOS
TIS BONA DATA DARE FILI
IS UESTRIS QUANTO MA
GIS PATER UESTER QUI
IN CAELIS EST DABIT BONA
ab LU q l.liiii PETENTIB(US) SE OMNIA ER
GO QUAECUMQ(UE) UULTIS
UT FACIANT UOBIS HOMI
NES BONA ITA ET UOS FA
CITE EIS HAEC EST ENI(M)
LEX ET PROPHETAE
ab LUI q l.lxx INTRATE PER ANGUSTĀ
PORTĀ QUIA LATA PORTA
ET SPATIOSA UIA QUAE
DUCIT AD PERDITIONĒ
ET MULTI SUNT QUI IN
TRANT PER EAM QUAM AN
GUSTA PORTA ET ARTA
EST UIA QUAE DUCIT AD UI
TĀ ET PAUCI SUNT QUI
ab LUIIII X sol. INUENIUNT EAM ADTEN
DITE UOBIS A FALSIS

PROPHETIS QUI UENI
UNT AD UOS IN UESTI
MENTIS OUIUM INTRIN
SECUS AUTEM SUNT LU
PI RAPACES A FRUCTI
B(US) EORUM COGNOSCETIS
ab LUII V l.lxi EOS NUMQUID COLLI
GUNT DE SPINIS UUAS
AUT DE TRIBULIS FICUS
ab LUIII V l.lx SIC OMNIS ARBOR BO
NA BONOS FRUCTUS
FACIT MALA AUTEM AR
BOR FRUCTUS FACIT
MALOS NON POTEST
ARBOR BONA FRUCTUS
MALOS FACERE NEQ(UE)
ARBOR MALA FRUCTUS
BONOS FACERE OM
NIS ARBOR QUAE NON
FACIT FRUCTUM BONŪ
EXCIDETUR ET IN IGNĒ
MITTETUR IGITUR EX
FRUCTIB(US) EORUM COGNOS
CETIS EOS;
ab LX III XUIII l.lxiii l.cxiii NON OMNIS QUI DICIT
MIHI IN ILLA DIE DNE DNE

INTRABIT IN REGNU̅
CAELORU̅ SED QUI FA
CIT UOLUNTATEM PATR
IS MEI QUI IN CELIS EST
IPSE INTRABIT IN REG
NU̅ CELORUM MULTI
DICUNT MIHI IN ILLA DIE
DN̅E DN̅E NONNE IN
NOMINE TUO PROPHE
TAUIMUS ET IN TUO
NOMINE DAEMONI
A EICIMUS ET IN TUO
NOMINE UIRTUTES
MULTAS FECIMUS ET
TUNC CONFITEBOR
ILLIS QUIA NUMQUA
NOUI UOS DISCEDITE A
ME QUI OPERAMI
NI INIQUITATEM OM
NIS ERGO QUI AUDIT
UERBA MEA HAEC ET
FACIT EA SIMILIS EST
UIRO SAPIENTI QUI
AEDIFICAUIT DOMU̅
SUA̅ SUPRA PETRA̅

ET DISCENDIT PLUUI
A ET UENERUNT FLU
MINA ET FLAUERUNT
UENTI ET INRUERU
NT IN DOMU̅ ILLAM ET
NON CECIDIT FUNDA
TA ENI̅ ERAT SUPRA PE
TRAM ET OMNIS QUI
AUDIERIT UERBA MEA
HAEC ET NON FACIT
EA SIMILIS ERIT UIRO
STULTO QUI AEDIFICA
UIT DOMU̅ SUAM SU
PER HARENA̅ ET DIS
CENDIT PLUUIA ET UE
NERUNT FLUMINA
ET FLAUERUNT UE̅
TI ET INRUERUNT IN
DOMU̅ ILLA̅ ET CECIDIT
ET FUIT RUINA EIUS
MAGNA

ab LXIII
XCIIII ET FACTU̅ EST CU̅ CON
ab II XIII
L. IIII
e. LXXVIII SUMMASSET IHS UER
BA HAEC ADMIRABAN
TUR TURBAE SUPER
DOCTRINA

EIUS ERAT AUTE̅ DO
CENS EOS SICUT PO
TESTATE̅ HABENS NO̅N
SICUT SCRIBAE EORU̅
LXIII II XVIII LXXXII ET PHARISEI CU̅ AUTE̅
DISCENDISSET DE
MONTE SECUTAE
SUNT EUM TURBAE
MULTAE ET ECCE LE
PROSUS QUIDAM UENI
ENS ADORABAT EUM
DICENS DN̅E SI UIS PO
TES ME MUNDARE
ET EXTENDENS MA
NU̅ TETIGIT EU̅ IH̅S DI
CENS UOLO MUNDA
RE ET CONFESTIM MU̅
DATA EST LEPRA EIUS
ET AIT ILLI IH̅S UIDE NE
MINI DIXERIS SED UA
DE OSTENDE TE SA
CERDOTI ET OFFER
MUNUS QUOD PRE
CIPIT MOSES IN TES
TIMONIUM ILLIS

LXI III XVIII LXXI LXXXII CUM AUTE̅ INTROIS
SET IH̅S CAPHARNA
UM ACCESSIT AD EU̅
CENTURIO ROGA
NS EU̅ ET DICENS DN̅E
PUER MEUS IACET
IN DOMO PARALYTI
CUS ET MALE TOR
QUETUR ET AIT IL
LI IH̅S EGO UENIAM
ET CURABO EU̅ ET
RESPONDENS CE̅N
TURIO AIT DN̅E NO̅N
SU̅ DIGNUS UT IN
TRES SUB TECTU̅
MEU̅ SED TANTU̅
DIC UERBO ET SA
NABITUR PUER ME
US NA̅ ET EGO HOMO
SU̅ SUB POTESTA
TE CONSTITUTUS
HABENS SUB ME
MILITES ET DICO HUIC
UADE ET UADIT
ET ALIO UENI ET UENIT

ETSERUOMEOFACHOC
ETFACITAUDIENSAU
TEMIHSMIRATUSEST
ETSEQUENTIB·SEDIX
ITAMENDICOUOBIS
NONINUENITANTAF
DEINISRAHEL DICO
ab lxiii V l clxxii AUTĒUOBISQUODMUL
TIABORIENTEETOC
CIDENTEUENIENTET
RECUMBENTCŪABRA
HĀETISAACETIACOB
INREGNOCAELORŪFI
LIIAUTĒREGNIEICIEN
TURINTENEBRASEX
TERIORESIBIERITFLE
TUSETSTRIDORDEN
ab lxxiii V l lxxii TIUMETDIXITIHS
CENTURIONIUADEET
SICUTCREDIDISTIFIAT
TIBIETSANATUSEST
PUERINILLAHORA
ab lxxiiii II XX ETCUMUENISSETIHS
ab xu l xxui INDOMUPETRIUIDITSO
CRŪEIUSIACENTĒET
FEBRICITANTĒ

ETTETIGITMANUEIUS
ETDIMISITEAFEBRIS
ETSURREXITETMINIS
TRABATEIS·UESPERE
AUTEMFACTOOBTULE
RUNTEIMULTOSDAEMO
NIAHABENTESETEICI
EBATSPSINMUNDOS
UERBOETOMNESMA
LEHABENTESCURAUIT
UTADIMPLERETURQU
ODDICTUĒSTPERESA
IAMPROPHETAMDICEN
TEIPSEINFIRMITATES
NOSTRASACCEPITET
AEGROTATIONESPORTAUIT
XXI UIDENSAUTEMIHSTUR
BASMULTASCIRCUMSE
IUSSITDISCIPULOSSU
OSIRETRANSFRETŪ
ab lxxiiii V l ci ETACCEDENSUNUS
SCRIBAAITILLIMAGIS
TERSEQUARTEQUO
CUMQ·IERISETDICITEI
IHSUULPESFOUEAS
HABENTETUOLU

cres caeli tabernacu
la filius autem hominis
non habet ubi capud
reclinet alius autem
de discipulis eius ait
illi domine permitte me
primum ire et sepelire
patrem meum ihs au
tem ait illi sequere me
et dimitte mortu
os sepelire mortuos
ab lxx / ab xliiii / l: lxxxiiii suos Et ascendente
te eo in naviculam secu
ti sunt eum discipuli
eius et ecce motus
magnus factus in ma
ri ita ut navicula ope
riretur fluctib; ipse
uero dormiebat et
accesserunt et sus
citaverunt eum dicen
tes domine salva nos pe
rimus et dicit eis ihs
quid timidi estis mo
dicae fidei tunc sur

gens imperavit uen
tis et mari et facta
est tranquillitas
magna porro homi
nes mirati sunt di
centes qualis est
hic quia uenti et ma
re oboediunt ei
XXIII Et cum venisset trans
fretum in regionem
gerasenorum occur
rerunt ei duo ho
mines habentes
daemonia de monu
mentis exeuntes
saevi nimis ita ut
nemo posset tran
sire per uiam illam
et clamaverunt
dicentes quid no
bis et tibi ihu fili
huc di venisti ante tem
pus torquere nos e
rat autem non longe
ab eis grex porcoru
multorum

PASCENS DAE MO
NES AUTē ROGABANT
EUM DICEN TES SI EI
CIES NOS MIT TE
NOS IN GRE GEM PORCO
RUM ET AIT ILLIS IHS
ITE AT ILLI EXE UN
TES ABIER UNT IN
PORCOS ET ECCE MAG
NO IMPE TU ABIIT TO
TUS GREX PER PR
AE CEPS IN MA
RE ET MO RTUI SUNT
IN AQUIS PAS TORES
AUTē FUGE RUNT ET UE
NIEN TES IN CI UITA
TEM NUN TIA UERT
OMNIA ET DE HIS
QUI DAE MO NIA
HABUE RANT ET ECCE
TOT A CIU ITAS EXIIT
OBUIAM IHU ET UI
ROGA BA NT EUM TRAN
SIRET A FIN IBUS E
ETA SCEN IN NA UICU
DENS LA

TRANS FRE TAUIT ET UE
NIT IN CIUI TATE SUAM
XXIIII ET ECCE OF FERE BANT
EI PA RALY TICUM IACEN
TEM IN LECTO ET UI DENS
IHS FI DEM IL LORUM DIXIT
PARA LYTI CO CON FIDE
FILI REM IT TUNTUR
TIBI PEC CATA ET EC
CE QUI DAM DE SCRI BIS
DIXE RUNT INTRA SE
HIC BLAS PHE MAT ET CU
UIDIS SET IHS COG TATIO
NES ILLO RUM DIXIT
QUID COGIT ATIS MALA
IN COR DIB; UES TRIS
QUID EST FACI LIUS
DICE RE DI MIT TUN
TUR TI BI PEC CATA AUT
DICE RE SURGE ET AM
BULA UT SCI ATIS AUTē
QUIA FI LIUS HOM NIS
HABET POT ESTA TEM IN
TER RA DI MIT TEN
DI PEC CATA TUNC AIT
PARALYTICO SURGE

TOLLE LECTŪ TUUM ET
UADE IN DOMŪ TUAM
ET SURREXIT ET ABIIT IN
DOMUM SUAM UIDEN
TES AUTE TURBAE TI
MUERUNT ET GLORIFI
CAUERUNT DM QUI
DEDIT POTESTATE
MT LXXVI II MR XVI L XXXVIII TALE HOMINIB' ET
CUM TRANSIRET INDE
IHS UIDIT HOMINE
SEDENTE IN TELONEO
MATHEUM NOMINE
ET AIT ILLI SEQ·RE ME ET
SURGENS SECUTUS
EST EUM
MT LXXVII III XXVIII MR XVIII L XXXVIIII ET FACTUM EST DISCU
BENTE EO IN DOMO
ECCE MULTI PUBLICA
NI ET PECCATORES
UENIENTES DISCUBE
BANT CUM IHU ET DIS
CIPULIS EIUS ET UIDEN
TES PHARISEI DICEBA
NT DISCIPULIS EIUS

QUARE CUM PUBLICA
NIS ET PECCATORI
B' MANDUCAT MAGIS
MT LXXVIII II MR XVIII L XL TER UESTER AT IHS
AUDIENS AIT NON
EST OPUS UALENTI
B' MEDICUS SED MA
LE HABENTIB' EUN
TES AUTE DISCITE
QUID EST MISERI
CORDIAM UOLO ET NON
SACRIFICIUM NON E
NIM UENI UOCARE
IUSTOS SED PECCA
TORES
XXV TUNC ACCESSERUNT
AD EUM DISCIPULI IO
HANNIS DICENTES
QUARE NOS ET PHA
RISEI IEIUNAMUS
FREQUENTER DIS
CIPULI AUTE TUI NON
IEIUNANT ET AIT IL
LIS IHS NUMQUID
POSSUNT FILII SPON
SI IEIUNARE

quãdiu cum illis est
sponsus venient̃ au
te dies cũ aufere
tur ab eis sponsus
et tunc ieiunabũt
nemo autẽ inmit
tit cõmisurã panni
rudis in vestimen͞
tũ vetus tollit au
te plenitudine ei
us a vestimento
et peior scissura
fit neq· mittunt
vinũ novum in útres
veteres alioquĩ
rũpuntur utres
et vinũ effundẽtur
et utres perib̃un͞
sed vinũ novum in͞
utres novos mittũt
et ambo conservantur
m lxxv · ii · xxvi · m xliiii · l lxxxv Haec illo loquente
ad illos ecce prin
ceps unus accessit
et adorabat eũ dicens
filia mea modo de
functa est sed veni
inpone manũ tuã
super eã et vivet et
surgens IHS seq·batur
eum et discipuli eius
et ecce mulier quae
sanguinis fluxũ patie
batur XII annis acces
sit retro et tetigit
fimbriam vestimen͞
ti eius dicebat enim
intra se si tetigero tan
tu vestimen[…] eius
salva e[…]ro at IHS
conversus […] et videns
eam dixit confide fi
lia fides tua te salvã
fecit et salva facta
est mulier ex illa ho
ra et cum venisset
IHS in domũ principis
et vidisset tibicines
et turbam tumultuan͞
tem dicebat recedi
te non est enim mortua
puella sed dormit

ET DERIDEBANT EUM ET CUM
EIECTA ESSET TURBA IN
TRAUIT ET TENUIT MANU
EIUS ET SURREXIT PUEL
LA ET EXIIT FAMA HAEC IN
UNIUERSAM TERRAM ILLAM
ā·lxxvi XXVII ET TRANSEUNTE INDE
IHU SECUTI SUNT EUM DUO
CAECI CLAMANTES ET DI
CENTES MISERERE NOS
TRI FILI DAUID CUM AUTE
UENISSET DOMUM ACCES
SERUNT AD EUM CAECI
ET DICIT EIS IHS CRE
DITIS QUIA POSSUM HOC
FACERE UOBIS DICUNT
EI UTIQUE DNE TUNC TETI
GIT OCULOS EORUM DICENS
SECUNDUM FIDEM UESTRAM
FIAT UOBIS ET APERTI
SUNT OCULI EORUM ET CO
MINATUS EST EIS IHS
DICENS UIDETE NE QUIS
SCIAT ILLI AUTEM EXEUN
TES DIFFAMAUERUNT
EUM IN TOTA TERRA IL
LAM

EGRESSIS AUTEM ILLIS
ECCE OBTULERUNT EI
HOMINEM MUTUM DAE
MONIUM HABENTEM ET
EIECTO DAEMONIO LO
CUTUS EST MUTUS ET
MIRATAE SUNT TURBAE
DICENTES NUMQUAM AP
PARUIT SIC IN ISRAHEL
PHARISEI AUTEM DICE
BANT IN PRINCIPE DAE
MONIORUM EICIT DAE
MONIA
ā·lxxviii II ·XXVIII ā·lii l·clxiiii ET CIRCUIBAT IHS
CIUITATES OMNES ET
CASTELLA DOCENS IN
SYNAGOGIS EORUM ET
PREDICANS EUANGE
LIUM REGNI ET SANANS
OMNEM LANGUOREM ET
OMNEM INFIRMITATEM
ā·lxxviiii VI ā·lxiii UIDENS AUTEM TURBAS
MISERTUS EST EIS QUIA
ERANT UEXATI ET IA
CENTES SICUT OUES
NON HABENTES PAS
TOREM

L TUNC DICIT DISCIPU-
LIS SUIS MESSIS QUIDẼ
MULTA OPERARII AUTẼ
PAUCI ROGATE ERGO
DNM MESSIS UT MIT-
TAT OPERARIOS IN MES-
SẼ SUÃ ET CONUOCA-
TIS XII DISCIPULIS
SUIS DEDIT EIS POTES-
TATẼ SPIRITUUM INMUN-
DORŨ UT EICERENT
EOS ET CURARENT OM-
NẼ LANGUOREM ET
OMNẼ INFIRMITATẼ
DUODEC AUTẼ APOS-
TOLORŨ NOMINA SUNT
HAEC PRIMUS SIMON
QUI DICITUR PETRUS
ET ANDREAS FRATER
EIUS IACOB ZEBEDEI
ET IOHANNIS FRATER
EIUS PHILIPPUS ET
BARTHOLOMEUS THO-
MAS ET MATTHEUS PUB-
LICANUS IACOB ALPHEI

ET THADEUS SIMON SIMON
CHANANEUS ET IUDAS SCA-
RIOTH QUI TRADIDIT EUM
HOS XII MISIT IHS PRE-
CIPIENS EIS ET DICENS
IN UIÃ GENTIUM NE ABIE-
RITIS ET IN CIUITATES
SAMARITANORUM NE IN-
TRAUERITIS SED POTI-
US ITE AD OUES QUAE PE-
RIERUNT DOMUS ISRA-
HEL EUNTES PREDICA-
TE DICENTES QUIA AD-
PROPINQUAUIT REG-
NUM CAELORUM INFIRMOS
CURATE MORTUOS
SUSCITATE LEPROSOS
MUNDATE DAEMONES
EICITE GRATIS ACCE-
PISTIS GRATIS DATE
NOLITE POSSIDERE AU-
RUM NEQ ARGENTUM NE-
Q PECUNIAM IN ZONIS
UESTRIS NON PERÃ
IN UIA NEQ DUAS TUNI-
CAS

NEQ· CALCIAMENTA NEQ·
UIRGAM DIGNUS EST E
NI OPERARIUS CIBO SU
IN QUACUMQ· CIUITATE
AUT CASTELLU INTRAUE
RITIS INTERROGATE QUIS
IN EA DIGNUS SIT ET IBI
MANETE DONEC EXEA
TIS INTRANTES AUTEM
DOMU SALUTATE EA
DICENTES PAX HUIC DO
MUI ET SIQUIDE FUE
RIT DOMUS ILLA DIGNA
UENIAT PAX UESTRA SU
PER EAM SIN AUTE DIG
NA NON FUERIT PAX UES
TRA AD UOS REUERTE
TUR ET QUICUMQ· NO
RECEPERIT UOS NEQ
AUDIERIT SERMONES
UESTROS EXEUNTES
FORAS DE DOMO UEL DE
CIUITATE EXCUTITE PUL
UERE DE PEDIB· UES
TRIS AMEN DICO UOBIS
TOLLERABILIUS ERIT

TERRAE SODOMORU
ET GOMORREORUM
DIE IUDICII QUAM ILLI CIU
TATI ECCE EGO MITT
TO UOS SICUT OUES IN
MEDIO LUPORU ESTO
TE ERGO PRUDENTES
SICUT SERPENTES ET
SIMPLICES SICUT COLUBE
CAUETE ERGO AB HO
MINIB· TRADENT ENI
UOS IN CONCILIIS ET
IN SYNAGOGIS FLAGEL
LABUNT UOS ET AD
PRESIDES ET REGES
DUCEMINI PROPTER
ME IN TESTIMONIU
ILLIS ET GENTIB· CU
AUTE TRADENT UOS
NOLITE COGITARE
QUOMODO AUT QUID
LOQUAMINI DABITUR
ENI UOBIS IN ILLA HO
RA QUID LOQUAMINI
NON ENI UOS ESTIS

QUI LOQUEMINI SED SPS
PATRIS UESTRI QUI LO
QUITUR IN UOBIS TRA
DET ENIM FRATER FRATREM
IN MORTEM ET PATER FI
LIUM ET INSURGENT FI
LII IN PARENTES ET MOR
TE EOS ADFICIENT ET
ERITIS ODIO ODIO OM
NIB· PROPTER NOMEN
MEUM QUI AUTEM PER
SEUERAUERIT USQ·
IN FINE HIC SALUUS ERIT
CUM AUTEM PERSEQUEN
TUR UOS IN CIUITATE
ISTA FUGITE IN ALIAM
AMEN DICO UOBIS NON
CONSUMMABITIS CIUI
TATES ISRAHEL DONEC
UENIAT FILIUS HOMI
NIS NON EST DISCIPU
LUS SUPER MAGISTRUM
NEC SERUUS SUPER
DNM SUUM SUFFICIT
DISCIPULO UT SIT SICUT
MAGISTER EIUS

ET SERUUS SICUT DOMI
NUS EIUS SI PATREM FAM
LIAS BELZEBUL UOCAUE
RUNT QUANTO MAGIS
DOMESTICOS EIUS NON
ERGO TIMUERITIS EOS
NIHIL ENIM OPERTUM QUOD
NON REUELABITUR ET
OCCULTUM QUOD NON SCI
ETUR QUOD DICO UOBIS
IN TENEBRIS DICITE IN
LUMINE ET QUOD IN AU
RE AUDITIS PREDICATE
SUPER TECTA ET NOLITE
TIMERE EOS QUI OCCI
DUNT CORPUS ANIMAM AU
TEM NON POSSUNT OCCI
DERE SED POTIUS EUM TI
METE QUI POTEST ANI
MAM ET CORPUS PERDERE
IN GEHENNAM NONNE DUO
PASSERES ASSE UENI
UNT ET UNUS EX ILLIS NON
CADET SUPER TERRAM SI
NE PATRIS UESTRI UO
LUNTATE QUI IN CELIS EST

UESTRIAUTEMETCAPILLICA
PITISOMNESNUMERA
TISUNTNOLITEERGOTI
MEREMULTISPASSERI
BUSMELIORESESTISUOS
OMNISERGOQUICONFI
TEBITURMECORAMHOMI
NIB·CONFITEBORETEGO
EUMCORAMPATREMEOQUI
ch. xcvi / III / l. xc / ... INCAELISEST QUIAUTE
NEGAUERITMECORAMHO
MINIB·NEGABOETEGO
EUMCORAMPATREMEO
ch. xcvii / l. V clxxx QUIINCAELISEST NOLITE
ARBITRARIQUIAUENIMIT
TEREPACEMINTERRAMNON
UENIMITTEREPACEMSED
GLADIUMUENIENIMSEPA
RAREFILIUMADUERSUS
PATREMSUUMETFILIAM
ADUERSUSMATREMSUAM
ETNURUMADUERSUSSO
CRUMSUAMETINIMICI
HOMINISDOMESTICIEIUS
ch. xcviii / XXXI / l. clxxxii QUIAMATPATREMAUT
MATREMPLUSQUAM

MENONESTMEDIGNUS
ETQUIAMATFILIUMAUT
FILIAMPLUSQUAMMENON
ESTMEDIGNUSETQUI
NONACCIPITCRUCEMSUAM
ETSEQUITURMENON
ch. xcviii / III / l. ccxi / lo. cxi ESTMEDIGNUS QUI
INUENITANIMAMSUAM
PERDETEAMETQUIPER
DIDERITANIMAMSUAM
PROPTERMEINUENI
ch. xcviiii / I / ch. xlii / l. cxii / l. xliii / ... ETEAM QUIRECIPITUOS
MERECIPITETQUIME
RECIPITRECIPITEUMQUI
ch. c / X MEMISIT QUIRECIPIT
PROPHETAMINNOMINE
PROPHETAEMERCEDE
PROPHETAEACCIPIET
ETQUIRECIPITIUSTUM
INNOMINEIUSTIMER
CEDEMIUSTIACCIPIET
ch. ci / VI / ch. xxviii ET QUICUMQUEPOTUMDE
DERITUNIEXMINIMIS
ISTISCALICEMAQUAEFRI
GIDAETANTUMINNOMI
NEDISCIPULI

AMEN DICO UOBIS
QUIA NON PERDET
MERCEDEM SUAM ET
FACTUM EST CUM CONSU
MASSET IHS OMNIA
UERBA HAEC PRECIPI
ENS XII DISCIPULIS
TRANSIIT INDE UT
DOCERET ET PRAEDI
CARET IN CIUITATI
BUS CORUM IOHANNIS
AUTEM CUM AUDIS
SET IN UINCULIS OPE
RA XPI MITTENS DU
OS DE DISCIPULIS SU
IS AIT ILLIS ITE INTER
ROGATE TU ES QUI UEN
TURUS ES AN ALIUM
EXPECTAMUS ET
RESPONDENS IHS
AIT ILLIS EUNTES RE
NUNTIATE IOHANNI
QUAE AUDISTIS ET UI
DISTIS CAECI UIDENT
CLAUDI AMBULANT

LEPROSI MUNDANTUR
SURDI AUDIUNT MOR
TUI RESURGUNT ET
PAUPERES EUANGE
LIZANTUR ET BEATUS
EST QUI NON FUERIT
SCANDALIZATUS IN ME
ILLIS AUTEM ABEUNTI
BUS COEPIT IHS DICERE
AD TURBAS DE IOHAN
NE BAPTISTA QUID
EXISTIS IN DESERTO
UIDERE HARUNDINEM
UENTO AGITATAM SED
QUID EXISTIS UIDERE
HOMINEM MOLLIBUS UES
TITUM ECCE QUI MOLLI
BUS UESTIUNTUR IN DO
MIBUS REGUM SUNT SED
QUID EXISTIS UIDE
RE PROPHETAM ETIAM
DICO UOBIS ET PLUS
QUAM PROPHETAM HIC EST
ENIM DE QUO SCRIPTUM
EST ECCE EGO MITT

TO ANGELŪ MEŪ AN
TE FACIEM TUĀ QUI
PRĘPARABIT UIĀ TUĀ
ANTE TE AMEN DICO
UOBIS NON SURREX
IT INTER NATOS MULI
ERŪ MAIOR IOHANNE
BAPTISTA QUI AUTE
MINOR EST IN REGNO
CAELORŪ MAIOR EST ILLO
A DIEB AUTE IOHAN
NIS BAPTISTAE USQ
NUNC REGNŪ CAELORŪ
UIM PATITUR ET UIO
LENTI DIRIPIUNT ILLud
OMNES ENI PRO
PHETAE ET LEX USQ
AD IOHANNEN PROPHE
TAUERUNT ET SI UULT
TIS RECIPERE IPSE EST
HELIAS QUI UENTURUS
EST QUI HABET AURES
AUDIENDI AUDIAT
CUI AUTE SIMILE
AESTIMABO GENERA
TIONĒ ISTAM

SIMILIS EST PUERIS
SEDENTIB· IN FORO
QUI CLAMANTES CO
AEQUALIB· DICUNT CE
CICYNIMUS UOBIS
ET NON SALTASTIS LA
MENTAUIMUS ET
NON PLANXISTIS UE
NIT ENI IOHANNIS NE
Q· MANDUCANS NEQ·
BIBENS ET DICUNT
DAEMONIŪ HABET
UENIT FILIUS HOMI
NIS MANDUCANS ET
BIBENS ET DICUNT EC
CE HOMO UORAX ET
POTATOR UINI PUB
LICANORŪ ET PECCA
TORŪ AMICUS ET IUS
TIFICATA EST SAPIEN
TIA A FILIIS SUIS TUNC
COEPIT INCREPARE
CIUITATIB· IN QUIB·
FACTAE SUNT PLURI
MAE UIRTUTES EIUS

QUIA NON EGISSENT

PENITENTIAM UAE TIBI
COROZAIN UAE TIBI BETH
SAIDA QUIA SI IN TYRO ET
SIDONE FACTAE ESSENT
UIRTUTES QUAE FACTAE
SUNT IN UOBIS OLIM IN
CYLICIO ET CINERE PAE
NITENTIAM EGISSENT
UERUMTAMEN DICO UO
BIS TYRO ET SYDONI RE
MISSIUS ERIT IN DIE
IUDICII QUAM UOBIS ET
TU CAPHARNAUM NUM
QUID USQUE AD CAELUM EXAL
TABERIS USQUE IN INFER
MT CX / X NUM DESCENDES QUIA
SI IN SODOMIS FACTAE
FUISSENT UIRTUTES
QUAE FACTAE SUNT IN TE
FORTE MANSISSENT
USQUE IN HUNC DIEM UERUM
TAMEN DICO UOBIS
QUIA TERRAE SODOMO
RUM REMISSIUS ERIT IN
DIE IUDICII QUAM TIBI

MT CXI / V / XXXVIII / L CXIIII IN ILLO TEMPORE RES
PONDENS IHS DIXIT CON
FITEOR TIBI PATER DOMINE
CAELI ET TERRAE QUIA AB
SCONDISTI HAEC A SAPI
ENTIBUS ET PRUDENTIBUS
ET REUELASTI EA PARUU
LIS ITA PATER QUONIAM SIC FU
IT PLACITUM ANTE TE
MT CXII / III / L CXIIII / L CXLIIII / ET XX OMNIA MIHI TRADITA
SUNT A PATRE MEO
MT CXIII / III / L CXIIII / L LXXXIIII ET NEMO NOUIT FILIUM
NISI PATER NEQUE PATREM
QUIS NOUIT NISI FILIUS
ET CUI UOLUERIT FILIUS
MT CXIIII / X REUELARE UENITE AD
ME OMNES QUI LABORA
TIS ET HONERATI ESTIS
ET EGO REFICIAM UOS TOL
LITE IUGUM MEUM SUPER
UOS ET DISCITE A ME QUIA
MITIS SUM ET HUMILIS COR
DE ET INUENIETIS RE
QUIEM ANIMABUS UESTRIS
IUGUM ENIM MEUM SUAUE
EST ET HONUS MEUM LEUE EST

A CXU XXXV MR XXIIII L XLI IN ILLO TEMPORE ABI
IT IHS PER SATA SABBATO
DISCIPULI AUTEM EIUS ESU
RIENTES COEPERUNT UEL
LERE SPICAS ET MANDU
CARE PHARISEI AUTEM UI
DENTES DIXERUNT EI EC
CE DISCIPULI TUI FACIUNT
QUOD NON LICET EIS FACE
RE SABBATIS AT ILLE DIXIT
EIS NON LEGISTIS QUID FE
CERIT DAUID QUANDO E
SURIIT ET QUI CUM EO ERANT
QUOMODO INTRAUIT IN
DOMUM DI ET PANES PRO
POSITIONIS COMEDIT QUOD
NON LICEBAT EI EDERE NE
QUE HIS QUI CUM EO ERANT
NISI SOLIS SACERDOTIB.
A CXUI AUT NON LEGISTIS IN LE
GE QUIA SABBATIS SACER
DOTES IN TEMPLO SABBATUM
UIOLANT ET SINE CRIMI
NE SUNT DICO AUTEM UO
BIS QUIA TEMPLO MAIOR EST
HIC SI AUTEM

SCIRETIS QUID EST MI
SERICORDIAM UOLO ET
NON SACRIFICIUM NUM
QUAM CONDEMPNAS
SETIS INNOCENTES
DNS EST ENIM FILIUS
HOMINIS ETIAM SABBATI
A CXUIII XXXVI L LXXV ET CUM DISCESSISSET
INDE UENIT IN SYNAGO
GA EORUM ET ECCE ERAT
IBI HOMO MANUM HABENS
ARIDAM ET INTERROGA
BANT EUM DICENTES SI LI
CET SABBATIS CURARE
UT ACCUSARENT EUM IP
SE AUTEM DIXIT EIS QUIS
ERIT EX UOBIS HOMO
QUI HABET OUEM UNAM
ET SI CECIDERIT HAEC
SABBATIS IN FOUEAM
NONNE TENEBIT ET
LEUABIT EAM QUANTO
MAGIS MELIOR EST HO
MO OUE ITAQUE LICET
SABBATIS BENEFACERE
TUNC AIT HOMINI

EXTENDE MANU͞ TU
AM ET EXTENDIT ET
RESTITUTA EST SANI
TATI SICUT ALTERA EX
EUNTES AUTE͞ PHA
RISEI CONSILIU͞ FACIE
BANT ADUERSUS IHM
QUOMODO EU͞ PER
DERENT IHS AUTE͞ SCI
ENS SECESSIT INDE
ET SECUTI SUNT EU͞
MULTI ET CURAUIT
EOS OMNES ET PRAE
CEPIT EIS NE PROUUL
GARENT UT ADIM
PLERETUR QUOD DIC
TU͞ EST PER ESAIAM
PROPHETA͞ DICENTE͞
ECCE PUER MEUS
QUE͞ ELEGI DILECTUS
MEUS IN QUO BENE CO͞N
PLACUIT ANIMAE MEAE
PONA͞ SUPER EU͞ SP͞M
MEU͞ ET IUDICIU͞ GEN͞TI
B; ADNUNTIABIT NON
CONTENDIT NEQ; CLAMA
BIT NEQ; AUDIET ALIQUIS IN
PLATEIS UOCE͞ EIUS
HARUNDINE͞ QUASSATA͞
NON CONFRINGET ET
LINU͞ FUMIGANTE͞ NON
EXTINGUET DONEC EI
CIAT AD UICTORIA͞ IUDI
CIU͞ ET IN NOMINE EIUS
GENTES SPERABUNT
TUNC OBLATUS EST EI HO
MO DEMONIU͞ HABENS
CAECUS ET MUTUS ET CU
RAUIT EU͞ ITA UT LOQUE
RETUR ET UIDERET
ET STUPEBANT OMNES
TURBAE ET DICEBANT
NUMQUID HIC EST FILI
US DAUID PHARISEI
AUTE͞ AUDIENTES DIXE
RUNT HIC NON EICIT
DEMONE͞ NISI IN BELZE
BUL PRINCIPE DEMO
NIORU͞ IHS AUTE͞ SCI
ENS COGITATIONES
EORU͞ DIXIT EIS

OMNE REGNUM DIUISUM
CONTRA SE DESOLABI
TUR ET OMNIS CIUITAS
UEL DOMUS DIUISA CON
TRA SE NON TRA SE NON
STABIT ET SI SATANAS
SATANAN EICIT ADUER
SUS SE DIUISUS EST
QUOMODO ERGO STA
BIT REGNUM EIUS ET SI
EGO IN BELZEBUL EICIO
DEMONES FILII UESTRI IN
QUO EICIUNT IDEO IPSI
IUDICES ERUNT UESTRI
SI AUTEM EGO IN SPIRITU DEI
EICIO DEMONES IGITUR
PERUENIT IN UOS RE
NUM DEI AUT QUOMODO
POTEST QUISQUAM INTRA
RE IN DOMUM FORTIS ET
UASA EIUS DIRIPERE
NISI PRIUS ALLIGAUERIT
FORTEM ET TUNC DOMUM
ILLIUS DIRIPIET QUI
NON EST MECUM CONTRA

ME EST ET QUI NON
CONGREGAT MECUM
SPARGIT IDEO DICO
UOBIS OMNE PEC
CATUM ET BLASPHE
MIA REMITTETUR
HOMINIBUS SPIRITUS AU
TEM BLASPHEMIA NON
REMITTETUR ET QUI
CUMQUE DIXERIT UERBUM
CONTRA FILIUM HOMI
NIS REMITTETUR EI
QUI AUTEM DIXERIT
CONTRA SPIRITUM SANCTUM
NON REMITTETUR
EI NEQUE IN HOC SAECU
LO NEQUE IN FUTURO
AUT FACITE ARBO
REM BONAM ET FRUC
TUM EIUS BONUM AUT
FACITE ARBOREM MA
LAM ET FRUCTUM EIUS
MALUM SIQUIDEM EX
FRUCTU ARBOR COG
NOSCITUR PROGE

NIES UIPERARUM QUO
MODO POTESTIS BONA
LOQUI CUM SITIS MALI EX
HABUNDANTIA ENIM
CORDIS OS LOQUITUR
ih cxxvii V L xxxvi BONUS HOMO DE BO
NO THENSAURO CORDIS
SUI PROFERT BONA ET
MALUS HOMO DE MA
LO THESAURO PROFERT
ih cxxviii X MALA DICO AUTEM UO
BIS QUOD OMNE UERBUM
OTIOSUM QUOD CUMQUE LO
QUTI FUERINT HOMI
NES REDDENT RATIO
NE DE EO IN DIE IUDICII
EX UERBIS ENIM TUIS IUS
TIFICAUERIS ET EX UER
BIS TUIS CONDENA
UERIS
ih cxxviiii V XXXIIII TUNC RESPONDERUNT
EI QUIDAM DE SCRI
BIS ET PHARISEIS DI
CENTES MAGISTER UO
LUMUS A TE SIGNUM
UIDERE

IHS AUTEM RESPONDENS
AIT ILLIS GENERATIO MA
LA ET ADULTERA SIGNUM
QUERIT ET SIGNUM NON
DABITUR EI NISI SIGNUM
IONAE PROPHETAE SI
CUT ENIM FUIT IONAS IN
UENTRE CETI TRIBUS
DIEBUS ET TRIBUS NOCTI
BUS SIC ERIT FILIUS HOMI
NIS IN CORDE TERRAE TRI
BUS DIEBUS ET TRIBUS NOC
TIBUS UIRI NINEUITAE
SURGENT IN IUDICIO
CUM GENERATIONE ISTA
ET CONDENABUNT EAM
QUIA PENITENTIAM EGE
RUNT IN PREDICATIO
NE IONAE ET ECCE PLUS
QUAM IONA HIC REGINA
AUSTRI SURGET IN IU
DICIO CUM GENERATIONE
ISTA ET CONDENABIT IL
LAM QUIA UENIT A FINI
BUS TERRAE AUDIRE SAPI
ENTIAM SALOMONIS

ET ECCE PLUS QUAM SALO
ā cxxx V L cxxx MON HIC CUM AUTEM
INMUNDUS SPIRITUS
EXIERIT AB HOMINE AM
BULAT PER LOCA ARIDA
QUERENS REQUIEM ET NON
INUENIT TUNC DICIT RE
UERTAR IN DOMUM MEAM
UNDE EXIUI ET UENIENS
INUENIT UACANTEM ET SCO
PIS MUNDATAM ET ORNA
TAM TUNC UADIT ET ADSU
MIT SECUM UII ALIOS SPI
RITUS NEQUIORES SE ET
INTRANTES HABITANT IT·
IBI ET FIUNT NOUISSIMA
HOMINIS ILLIUS PEIORA
PRIORIB· SIC ERIT GENE
RATIONI HUIC PESSIMAE
ā cxxxi XXXVIII MR XXVII L LXXXIII HAEC EO LOQUENTE AD
TURBAS ECCE MATER EI
US ET FRATRES FORIS
STABANT QUERENTES
LOQUI EI DIXIT AUTEM EI
QUIDAM ECCE MATER TUA
ET FRATRES TUI FORIS
STANT QUERENTES TE
AT IPSE RESPONDENS
DICENTI SIBI AIT QUAE
EST MATER MEA ET
QUI SUNT FRATRES MEI
ET EXTENDENS MANUM
IN DISCIPULOS SUOS DIX
IT ECCE MATER MEA
ET FRATRES MEI QUI
CUMQUE ENIM FECERIT UO
LUNTATEM PATRIS MEI
QUI IN CAELIS EST IPSE
MEUS FRATER ET SO
ROR ET MATER EST
ā cxxxii XXX ā VIII xxxii L LXXIII IN ILLO DIE EXIENS
IHS DE DOMO SEDE
BAT SECUS MARE ET
CONGREGATAE SUNT
AD EUM TURBAE MULTAE
ITA UT IN NAUICULAM AS
CENDENS SEDERET
ET OMNIS TURBA STA
BAT IN LITORE ET LOQU
TUS EST EIS IN PARA
BOLIS MULTA DICENS
ECCE EXIIT QUI

SEMINAT SEMINARE
ET DUM SEMINAT QUAE
DAM CECIDERUNT SE
CUS VIAM ET VENERUNT
VOLUCRES ET COME
DERUNT EA ALIA AUTEM
CECIDERUNT IN PETRO
SA UBI NON HABEBANT
TERRAM MULTAM ET CON
TINUO EXORTA SUNT
QUIA NON HABEBANT
ALTITUDINEM TERRAE
SOLE AUTEM EXORTO
AESTUAVERUNT ET QUIA
NON HABEBANT RA
DICEM ARUERUNT ALIA
AUTEM CECIDERUNT
IN SPINAS ET CREVE
RUNT SPINAE ET SUF
FOCAVERUNT EA ALIA
VERO CECIDERUNT
IN TERRAM BONAM ET DA
BANT FRUCTUM ALIUD
C ALIUD LX ALIUD XXX
QUI HABET AURES AU
DIENDI AUDIAT

ET ACCEDENTES DISCI
PULI DIXERUNT EI QUARE
IN PARABOLIS LOQUERIS
EIS QUI RESPONDENS
AIT ILLIS QUIA VOBIS DA
TUM EST NOSSE MYSTERIUM
REGNI CAELORUM ILLIS AU
TEM NON EST DATUM QUI
ENIM HABET DABITUR
EI ET HABUNDABIT QUI
AUTEM NON HABET ET QUOD
HABET AUFERETUR AB EO
IDEO IN PARABOLIS LO
QUOR EIS QUIA VIDEN
TES NON VIDENT ET
AUDIENTES NON AU
DIUNT NEQUE INTELLEGUNT
ET TUNC IMPLEBITUR
IN ILLIS PROPHETIA E
SAIAE DICENTIS AURIBUS
AUDIETIS ET NON INTELLE
GETIS ET VIDENTES VI
DEBITIS ET NON VIDE
BITIS INCRASSATUM
EST ENIM COR POPU
LI HUIUS

ET AURIB· GRAUITER
AUDIERUNT ET OCU
LOS SUOS CLAUSE
RUNT NE QUANDO O
CULIS UIDEANT ET AU
RIB· AUDIANT ET COR
DE INTELLEGANT ET
CONUERTANTUR ET
CXXXV LCXV V SANEM EOS UESTRI AU
TEM BEATI OCULI QUIA
UIDENT ET AURES UES
TRE QUIA AUDIUNT A
MEN DICO UOBIS QUIA
MULTI PROPHETAE ET
IUSTI CUPIERUNT UI
DERE QUAE UIDETIS ET
NON UIDERUNT ET AU
DIRE QUAE AUDISTIS
ET NON AUDIERUNT
CXXXVI II MXXXVIII LXXVIII UOS ERGO AUDITE PA
RABOLAM SEMINANTIS
OMNIS QUI AUDIT UER
BUM REGNI ET NON IN
TELLEGIT UENIT MA
LUS ET RAPIT QUOD
SEMINATUM

EST IN CORDE EIUS
HIC EST QUI SECUS
UIAM SEMINATUS EST
QUI AUTEM SUPER PE
TROSA LOCA SEMI
NATUS EST HIC EST
QUI AUDIT UERBUM ET
CONFESTIM CUM GAU
DIO ACCIPIT ILLUD ET
NON HABET IN SE RA
DICEM SED EST TEMPO
RALIS FACTA AUTEM
TRIBULATIONE ET
PERSECUTIONE
PROPTER UERBUM
CONTINUO SCANDA
LIZANTUR QUI AU
TEM SEMINATUS EST
IN SPINIS HIC EST
QUI UERBUM AUDIT
ET SOLLICITUDO SAE
CULI HUIUS ET FAL
LACIA DIUITIARUM
SUFFOCAT ILLUD UER
BUM ET SINE FRUCTU
EFFICITUR

QUI UERO IN TERRA BO
NA SEMINATUS EST
HIC EST QUI UERBUM AU
DIT ET INTELLEGIT ET
FRUCTUM ADFERT ET
FACIT ALIUT QUIDEM CEN
TISIMUM ALIUD SEXA
GENSIMUM PORRO ALIUD
TRICENSIMUM

ↄ xxxiiii
x **ALIAM PARABOLAM**
PROPOSUIT ILLIS DICENS
SIMILE EST REGNUM
CAELORUM HOMINI QUI
SEMINAUIT BONUM SE
MEN IN AGRO SUO CUM
AUTEM DORMIRENT HO
MINES UENIT INIMI
CUS EIUS ET SUPERSE
MINAUIT ZIZANIA IN
MEDIO TRITICI ET A
BIIT CUM AUTEM CREUIS
SET HERBA ET FRUC
TUM FECISSET TUNC AP
PARUERUNT ZIZANIA
ACCESSERUNT AUTEM

SERUI

PATRIS FAMILIAS DIXE
RUNT EI DOMINE NONNE
BONUM SEMEN SEMINAS
TI IN AGRO TUO UNDE ER
GO HABET ZIZANIA ET
AIT ILLIS INIMICUS HOMO
HOC FECIT SERUI AUTEM
DIXERUNT EI UIS IMUS
ET COLLIGIMUS EA ET A
IT NONNE FORTE COLLI
GENTES ZIZANIA ERADI
CETIS SIMUL CUM EIS ET
TRITICUM SED SINITE U
TRAQUE CRESCERE USQUE
AD MESSEM ET IN TEMPO
RE MESSIS DICAM MES
SORIBUS COLLIGITE PRIMUM
ZIZANIA ET ALLIGATE EA
FASCICULIS AD CONBU
RENDUM TRITICUM AUTEM
CONGREGATE IN HORRE

ↄ cxxxiiii
ↄ ii xliiii
i clxxiii
UM MEUM ALIAM PARA
BOLAM PROPOSUIT EIS
DICENS SIMILE EST REG
NUM CAELORUM GRANO SI

NAPIS

QUOD ACCIPIENS HOMO
SEMINAUIT IN AGRO SUO
QUOD MINIMŪ QUIDĒ
EST OMNIB· SEMINIB·
CŪ AUTEM CREUERIT
MAIUS FIT OMNIB· HO
LERIB· ET FIT ARBOR ITA
UT UOLUCRES CAELI UENI
ANT ET HABITENT IN RA
ch cxxxiiii V l clxxiiii MIS EIUS ALIĀ PARAB°
LĀ LOCUTUS EST EIS SI
MILE EST REGNŪ CAELO
RŪ FERMENTO QUOD
ACCEPTŪ MULIER ABSCON
DIT IN FARINAE SATIS
TRIB· DONEC FERMEN
ch cxl VI ch xlu TATŪ EST TOTŪ HAEC
OMNIA LOCUTUS EST
IHS IN PARABOLIS AD TUR
BAS ET SINE PARABOLIS
NON LOQ·BATUR EIS UT
INPLERETUR QUOD DIC
TUM EST PER PROPHETĀ
DICENTEM APERIAM IN PA
RABOLIS OS MEUM ERUC
TABO

ABSCONDITA A CONSTI
TUTIONE MUNDI
ch cxlii X TUNC DIMISSIS TURBIS
UENIT IN DOMŪ ET AC
CESSERUNT AD EUM DIS
CIPULI DICENTES DIS
SERE NOBIS PARABO
LĀ ZIZANIORŪ AGRI AT
ILLE RESPONDENS AIT
QUI SEMINAT BONUM SE
MEN FILIUS EST HOMI
NIS AGER AUTĒ EST
MUNDUS BONUM UE
RO SEMEN HII SUNT FI
LII REGNI ZIZANIA AU
TĒ FILII SUNT NEQUĀ
INIMICUS AUTĒ QUI SE
MINAUIT EA EST DIA
BULUS MESSIS UERO
CONSUMMATIO SAECULI
EST MESSORES AUTĒ
ANGELI SUNT SICUT
ERGO COLLIGUNTUR
ZIZANIA ET IGNI CON
BURUNTUR SIC ERIT IN
CONSUMMATIONE

SECULI MITTET FI
LIUS HOMINIS AN
GELOS SUOS ET COL
LIGENT DE REGNO
EIUS OMNIA SCAN
DALA ET EOS QUI FA
CIUNT INIQUITATE
ET MITTENT EOS IN
CAMINUM IGNIS IBI
ERIT FLETUS ET STRI
DOR DENTIUM TUNC
IUSTI FULGEBUNT
SICUT SOL IN REGNO
PATRIS EORUM QUI HA
BET AURES AUDIEN
DI AUDIAT +
ITERUM SIMILITUDI
NE LOCUTUS EST
EIS DICENS SIMILE
EST REGNUM CAELORUM
THESAURO ABSCON
DITO IN AGRO QUE
QUI INVENIT HOMO
ABSCONDIT ET PRE
GAUDIO ILLIUS VA

+ DIT ET VENDIT +

UNIVERSA QUAE HABET
ET EMIT AGRUM ILLUM
ITERUM SIMILE EST REG
NUM CAELORUM HOMINI
NEGOTIANTI QUAEREN
TI BONAS MARGARI
TAS INVENTA AUTEM
UNA PRETIOSA MAR
GARITA ABIIT ET VEN
DIDIT OMNIA QUAE HA
BUIT ET EMIT ILLAM
ITERUM SIMILE EST REG
NUM CAELORUM SAGINE
MISSAE IN MARE ET
EX OMNI GENERE CON
GREGANTI QUAE CUM IN
PLETA ESSET EDUCEN
TES ET SECUS LITUS
SEDENTES ELEGERUNT
BONOS IN VASIS MA
LOS AUTEM FORIS MISE
RUNT SIC ERIT
IN CONSUMMATIONE
SECULI EXIBUNT ANGE
LI ET SEPARABUNT MA

+ LOS DE MEDIO +

IUSTORUM ET MITTENT
EOS IN CAMINUM IGNIS I
BI ERIT FLETUS ET STRI
DOR DENTIUM INTEL
LEXISTIS HAEC OMNIA
DICUNT EI ETIAM AIT
ILLIS IDEO OMNIS SCRI
BA DOCTUS IN REGNO
CAELORUM SIMILIS EST
HOMINI PATRIFAMI
LIAS QUI PROFERT DE
THENSAURO SUO NO
UA ET UETERA
XLIII ET FACTUM EST CUM CON
SUMMASSET IHS PARA
BULAS ISTAS TRANSI
SIT INDE ET UENIENS
IN PATRIAM SUAM DOCE
BAT EOS IN SYNAGO
GIS EORUM ITA UT MIRA
RENTUR ET DICEREN[T]
UNDE HUIC TANTA SA
PIENTIA HEC ET UIR
TUTES NONNE HIC EST
FABRI FILIUS NON

NE MATER EIUS DICI
TUR MARIA ET FRATR
ES EIUS IACOBUS ET
IOSEPH ET SIMON ET
IUDAS ET SORORES
EIUS NONNE OMNES
APUD NOS SUNT UNDE
ERGO HUIC OMNIA IS
TA ET SCANDALIZABAN
TUR IN EO IHS AUTE[M]
DIXIT EIS NON EST PRO
PHETA SINE HONORE
NISI IN PATRIA SUA
ET IN DOMO SUA ET
NON FECIT IBI UIRTU
TES MULTAS PROP
TER INCREDULITATE[M]
ILLORUM
XLIIII IN ILLO TEMPORE AUDI
UIT HERODES TETRAR
CHA FAMAM IHU ET
AIT PUERIS SUIS HIC
EST IOHANNIS BAP
TISTA IPSE SURREXIT
A MORTUIS ET IDEO
UIRTUTES OPERANTUR
IN EO

mt cxlv II mr lviiii l xii INCO HERODES AUTEM TE
NUIT IOHANNEM ET ALLIGA
UIT EUM ET POSUIT IN CAR
CERE PROPTER HERODI
ADEM UXOREM PHILIPPI
FRATRIS SUI DICEBAT AU
TEM ILLI IOHANNES NON LI
CET TIBI HABERE EAM ET
UOLENS ILLUM OCCIDERE
TIMUIT POPULUM QUIA
SICUT PROPHETAM EUM
mt cxlvi VI mr lx HABEBANT DIE AUTEM
NATALIS HERODIS SALTA
UIT FILIA HERODIADIS
IN MEDIO ET PLACUIT HE
RODI UNDE CUM IURAMEN
TO POLLICITUS EST EI DA
RE QUODCUMQ· POSTULAS
SET AB EO AT ILLA PRAEMO
NITA A MATRE SUA DA MI
HI INQUIT HIC IN DISCO
CAPUD IOHANNIS BAPTIS
TAE ET CONTRISTATUS EST
REX PROPTER IUSIURAN
DUM AUTEM ET EOS QUI PA
RITER RECUMBEBANT

IUSSIT DARI MISITQ· ET
DECOLLAUIT IOHANNEM IN
CARCERE ET ADLATUM EST
CAPUD EIUS IN DISCO ET
DATUM EST PUELLAE ET TULIT
MATRI SUAE ET ACCEDEN
TES DISCIPULI EIUS TULE
RUNT CORPUS ET SEPELI
ERUNT ILLUD ET UENIEN
TES NUNTIAUERUNT
mt cxlvi III l xcii i xlviii IHU QUOD CUM AUDISSET
IHS SECESSIT INDE IN
NAUICULA IN LOCUM DESER
TUM SEORSUM ET CUM AUDIS
SENT TURBAE SECUTAE
SUNT EUM PEDESTRES
DE CIUITATIB· ET EXIENS
UIDIT TURBAM MULTAM
ET MISERTUS EST EIUS
ET CURAUIT INFIRMOS
mt cxlvii I mr lxiiii l xciiii i xliiii EORUM UESPERE AUTEM
FACTO ACCESSERUNT
AD EUM DISCIPULI EIUS
DICENTES DESERTUS
LOCUS EST ET HORA IAM
PRAETERIIT

DIMITTE TURBAS UT EUN
TES IN CASTELLA EMANT
SIBI ESCAS IHS AUTEM DIX
IT EIS NON HABENT NECES
SE IRE DATE ILLIS UOS MAN
DUCARE RESPONDERUNT
EI NON HABEMUS HIC NI
SI QUINQ· PANES ET DUOS
PISCES ET AIT IHS ADFER
TE ILLOS AD ME ET CUM IUS
SISSET TURBAS DISCU
BERE SUPRA FENUM ACCEP
TIS QUINQ· PANIB· ET DU
OBUS PISCIB· ASPICIENS
IN CAELU BENEDIXIT ET FRE
GIT ET DEDIT DISCIPULIS
SUIS PANES DISCIPULI
AUTE TURBIS ET MANDU
CAUERUNT OMNES ET
SATURATI SUNT ET TULE
RUNT RELIQUIAS FRAGMEN
TORUM XII COPHINOS PLE
NOS MANDUCANTIUM AU
TE FUIT NUMERUS QUIN
Q· MILIA UIRORUM EXCEPTIS
MULIERIB·

CXLUIIII VI LXUI
CL XLIIII II LXUII L XLIII CXXXUI
CLI IIII LXUIII I LI

ET PARUULIS ET STA
TIM IUSSIT DISCIPULOS
SUOS TRANSCENDE
RE IN NAUICULA ET PRO
CEDERENT EUM TRANS
FRETUM DONEC DIMIT
TERET TURBAS
ET DIMISSA TURBA
ASCENDIT IN MONTE
SOLUS ORARE UESPE
RE AUTEM FACTO SOLUS
ERAT IBI NAUICULA AU
TEM IN MEDIO MARI IAC
TABATUR FLUCTIB· ERAT
ENIM ILLIS UENTUS CON
TRARIUS QUARTA AUTE
UIGILIA NOCTIS UENIT
AD EOS AMBULANS SU
PRA MARE UIDENTES
AUTEM ILLUM SUPRA MA
RE AMBULANTEM TUR
BATI SUNT DICENTES
QUIA PHANTASMA EST
ET PRE TIMORE CLAMA
UERUNT STATIMQUE

IHS LOCUTUS EST EIS
DICENS HABETE FI
DUCIAM EGO SUM NOLI
TE TIMERE RESP
ONDENS AUTEM
PETRUS DIXIT DOMINE
SI TU ES IUBE ME UE
NIRE AD TE SUPER A
QUAS AT ILLE DIXIT
UENI ET DESCENDENS
PETRUS DE NAUICU
LA AMBULABAT SU
PER AQUAM UT UENI
RET AD IHM UIDENS
UERO UENTUM UALI
DUM TIMUIT ET CUM
COEPISSET MERGI
CLAMAUIT DICENS
DNE SALUUM ME FAC
ET CONTINUO IHS
EXTENDENS MANUM
ET ADPREHENDIT
EUM ET AIT ILLI MODI
CE FIDEI QUARE DU
VI BITASTI ET CUM ASC
EN

DISSET IN NAUICULAM
CESSAUIT UENTUS
QUI AUTEM IN NAUICU
LA ERANT UENERUNT
ET ADORAUERUNT EUM
DICENTES UERE DEI FI
LIUS ES
XLV ET CUM FRETASSE
SENT UENERUNT IN
TERRAM GENNESARET
CUM COGNOUISSENT
EUM UIRI LOCI ILLIUS
MISERUNT IN UNIUER
SAM REGIONEM ILLAM ET
OBTULERUNT EI OM
NES MALE HABENTES
ET ROGABANT EUM UT
UEL FIMBRIAM UESTI
MENTI EIUS TANGE
RENT ET QUICUMQUE TETI
GERUNT SALUI FACTI SUNT
XLVI TUNC ACCESSERUNT
AD EUM SCRIBAE ET PHA
RISEI AB HIERUSOLI
MIS DICENTES QUA
RE DISCIPULI

TUITRANSGREDIUNTUR
TRADITIONEMSENIO
RUMNONENĪLABANT
MANUSSUASCUMPANE
MANDUCANTIPSEAUTĒ
RESPONDENSAITIL
LISQUAREETUOSTRA
NSGREDIMINIMANDA
TUMDNĪPROPTER
TRADITIONEUESTRA
NAMDSDIXITHONORA
PATREMETMATREMETQUI
MALEDIXERITPATRI
UELMATRIMORTEMO
RIATURUOSAUTEMDI
CETISQUICUMQ·DIXERIT
PATRIUELMATRIMU
NUSQUODCUMQ·EXME
TIBIPRODERITETNŌ
HONORIFICAUITPA
TREMSUUMETMATRĒ
SUAMETIRRITUMFECIS
TISMANDATUMDĪPRO
TERTRADITIONEUES
TRĀHYPOCRITEBENE
PRO PHETAUIT

DEUOBISESAIASDICE
NSPOPULUSHICLABIIS
MEHONORATCORAUTĒ
EORULONGEESTAME
SINECAUSAAUTĒCO
LUNTMEDOCENTES
DOCTRINASETMAN
DATAHOMINUMETCON
UOCATISADSETUR
BISDIXITEISAUDITE
ETINTELLEGITENON
QUODINTRATINOS
COINQUINATHOMINĒ
SEDQUODPROCEDIT
COINQUINATHOMI
NETUNCACCEDEN
TESDISCIPULIEIUS
DIXERUNTEISCIS
QUIAPHARISEIAUDI
TOHOCUERBOSCAN
DALIZATISUNTATIL
LERESPONDENSAIT
OMNISPLANTATIOQUĀ
NONPLANTAUITPATER
MEUSCAELESTISERA
DICA BI TURSINE

ā clvii V L lvii SINITE ILLOS CECI SUNT
DUCES CECORUM CECUS
ENIM SI CECO DUCATUM
PRESTET AMBO IN FO
ā clviii VI Mr lxvi UEAM CADUNT RESPN· XLVI
DENS AUTĒ PETRUS
DIXIT EI EDISSERE NO
BIS PARABOLAM ISTAM
AT ILLE DIXIT ADHUC ET
UOS SINE INTELLECTU
ESTIS NON INTELLEGI
TIS QUIA OMNE QUOD
IN OS INTRAT IN UEN
TREM UADIT ET IN SECES
SUM EMITTETUR QUAE
AUTĒ PROCEDUNT
DE ORE DE CORDE EX
EUNT ET HEC COINQUI
NANT HOMINEM DE COR
DE ENIM EXEUNT CO
GITATIONES MALAE
HOMICIDIA ADULTERIA FORNICA
TIONES FURTA FALSA
TESTIMONIA BLAS
PHEMIAE HAEC SUNT QUAE
COINQUINANT

HOMINEM NON LOTIS
AUTĒ MANIB: MANDU
CARE NON COINQUINAT
HOMINEM
ET EGRESSUS INDE IHS
SECESSIT IN PARTES TY
RI ET SIDONIS ET ECCE
MULIER CHANANEA A FI
NIB: ILLIS EGRESSA CLA
MAUIT DICENS MISERE
RE MEI DNE FILI DAUID
FILIA MEA MALE A DEMO
NIO UEXATUR QUI NON
RESPONDIT EI UERBUM
ET ACCEDENTES DISCI
PULI EIUS ET ROGABANT
EUM DICENTES DIMIT
TE EAM QUIA CLAMAT POST
ā clviiii II L cxxvii NOS IPSE AUTEM RESPON
DENS AIT NON SUM MIS
SUS NISI AD OUES QUAE
PERIERUNT DOMUS IS
ā clx VI Mr lxxiii RAHEL AT ILLA UENIT ET
ADORABAT EUM DICENS
ADIUBA ME DNE QUI RE
SPONDENS AIT

NON EST BONUM SUMERE
PANEM FILIORUM ET MIT
TERE CANIB· AT ILLA DIXIT
ETIAM DNE NAM ET CATEL
LI EDUNT DE MICIS QUAE
CADUNT DE MENSA DOMI
NORUM SUORUM TUNC RES
PONDENS IHS AIT ILLI O
MULIER MAGNA EST FIDES
TUA FIAT TIBI SICUT UIS ET
SANATA EST FILIA EIUS EX
clxi vi lxxiii ILLA HORA ET CUM TRANSIS
SET INDE IHS UENIT SE
CUS MARE GALILEAE ET AS
CENDENS IN MONTEM SE
DEBAT IBI ET ACCESSERUNT
AD EUM TURBAE MULTAE
HABENTES SECUM MUTOS
CECOS CLAUDOS DEBILES
ET ALIOS MULTOS ET PRO
IECERUNT EOS AD PEDES
EIUS ET CURAUIT EOS ITA
UT TURBAE MIRARENTUR
UIDENTES MUTOS LOQUEN
TES CLAUDOS AMBULAN
TES CECOS

UIDENTES ET MAGNIFI
CABANT DOM ISRAHEL
xLuiii IHS AUTEM CONUOCA
TIS DISCIPULIS SUIS DIX
IT MISEREOR TURBAE QUIA
TRIDUUM IAM PERDU
RANT MECUM ET NON
HABENT QUOD MANDU
CENT ET DIMITTERE
EOS IEIUNOS NOLO NE
DEFICIANT IN UIA ET DI
CUNT EI DISCIPULI UN
DE ERGO NOBIS PANES
TANTOS IN DESERTO
UT SATUREMUS TUR
BA TANTAM ET AIT IL
LIS IHS QUOT PANES HA
BETIS AT ILLI DIXERUNT
SEPTEM ET PAUCOS PIS
CICULOS ET PRECEPIT
TURBAE UT DISCUMBE
RENT SUPER TERRAM ET
ACCEPIT SEPTEM PA
NES ET PISCES ET GRA
TIAS AGENS FREGIT ET
DEDIT

DISCIPULIS SUIS ET DIS
CIPULI DEDERUNT
POPULO ET MANDU
CAVERUNT ET SATURA
TI SUNT ET QUOD SU
PERFUIT DE FRAG
MENTIS TULERUNT
SEPTEM SPORTAS PLE
NAS ERANT AUTEM QUI
MANDUCAVERANT
QUATTUOR MILIA HO
MINUM EXTRA PARVU
LOS ET MULIERES ET
DIMISSA TURBA ASCEN
DIT IN NAVICULA ET
VENIT IN FINIBUS MA
GEDAN ET ACCESSE
RUNT AD EUM PHA
RISEI ET SADDUCEI
TEMPTANTES ET RO
GAVERUNT EUM UT SIG
NUM DE CAELO OSTEN
DERET EIS AT ILLE
RESPONDENS AIT E
IS FACTO VESPERE
DICETIS SERENUM ERIT
RUBICUNDUM EST ENIM
CAELUM ET MANE HODIE TEM
PESTAS RUTILAT ENIM
TRISTE CAELUM FACIEM
ERGO CAELI IUDICARE NOS
TIS SIGNA AUTEM TEMPO
RUM NON POTESTIS SCIRE
GENERATIO MALA ET ADU
LTERA SIGNUM QUAERIT
ET SIGNUM NON DABITUR
EI NISI SIGNUM IONAE ET
RELICTIS ILLIS ABIIT ET
CUM VENISSENT DISCIPU
LI EIUS TRANS FRETUM OB
LITI SUNT PANES ACCIPE
RE QUI DIXIT ILLIS INTU
EMINI ET CAVETE A FER
MENTO PHARISEORUM
ET SADDUCEORUM AT ILLI
COGITABANT INTER SE
DICENTES QUIA PANES
NON ACCEPIMUS SCIENS
AUTEM IHS DIXIT QUID CO
GITATIS INTER VOS
MODICE

FIDEI QUIA PANES NON
HABETIS NONDUM INTEL
LEXISTIS NEQ· RECOR
DAMINI QUINQ· PANUM
IN QUINQ MILIA HOMINUM
ET QUOT COPHINAS SUMP
SISTIS NEQ· SEPTEM PA
NUM IN QUATTUOR MILIA
HOMINUM ET QUOT SP
ORTAS SUMPSISTIS QUA
RE NON INTELLEGITIS
QUIA NON DE PANE DIXI UO
BIS CAUETE A FERMENTO
PHARISEORUM ET SADUCE
ORUM TUNC INTELLEXERUNT
QUIA NON DIXERIT CAUEN
DU A FERMENTO PANUM
SED A DOCTRINA PHARI
SEORUM ET SADUCCEORUM
UENIT AUTEM IHS IN PAR
TES CESARIAE PHILIPPI
ET INTERROGABAT DIS
CIPULOS SUOS DICENS
QUEM ME DICUNT HOMINES
ESSE FILIUM HOMINIS

AT ILLI DIXERUNT IO
HANNE BAPTISTAM ALII
AUTEM HELIAM ALII UERO
HIEREMIAM AUT UNUM
EX PROPHETIS DICIT
ILLIS IHS UOS AUTEM QUEM
ME ESSE DICETIS RE
SPONDENS SIMON
PETRUS DIXIT TU ES XPS
FILIUS DI UIUI RESPON
DENS AUTEM IHS DIXIT
EI BEATUS ES SIMON
BAR IONA QUIA CARO
ET SANGUIS NON RE
UELAUIT TIBI SED PA
TER MEUS QUI IN CE
LIS EST ET EGO TIBI DI
CO QUIA TU ES PETRUS
ET SUPER HANC PE
TRAM AEDIFICABO EC
CLESIAM MEAM ET
PORTAE INFERNI
NON PRAEUALEBUNT
ADUERSUS EAM ET
TIBI DABO CLAUES REG
NI

caelorum et quodcu
q; ligaveris super
terram erit ligatu
et in caelis et quod
cumq; solueris su
per terra erit solu
ǣ clxviii B lxxiiii L xcii tu et in caelis Tunc
praecepit discipulis
suis ut nemini dice
rent quia ipse esset
cristus

L Exinde coepit ihs
ostendere discipu
lis suis quia oporteret
eum ire hierusoli
mam et multa pati a
senioribus et princi
pib; sacerdotum et
scribis et occidi
et tertia die resur
ǣ clxx B lxxvi gere Et adsumens
eum petrus coepit
increpare illum di
cens absit a te dne
non erit tibi hoc
qui conuersus

dixit petro uade post
me satanas scandalu
es mihi quia non sapis
quae di sunt sed quae
ǣ clxxi B lxxvi L xciii hominum Tunc ihs
dixit discipulis suis si
quis uult post me ue
nire abneget se ipsu
et tollat crucem sua
et sequatur me qui e
nim uoluerit anima
suam saluam facere
perdet eam qui aute
perdiderit animam sua
propter me inueni
et eam quid enim prod
est homini si mundu
lucretur uniuersum animae ue
ro suae detrimentu
patiatur aut quam da
bit homo commutati
one pro anima sua
ǣ clxxii sol Filius autem hominis
uenturus est in glo
ria patris sui cu ange
lis

SUIS ET TUNC REDDET
UNICUIQ· SECUNDU OPUS
mt·clxxiii II
mr·lxxxiii
l·xciiii
EIUS AMEN DICO UOBIS
SUNT QUIDAM DE HIC STAN
TIB· QUI NON GUSTABUNT
MORTEM DONEC UIDE
ANT FILIU HOMINIS UENI
ENTEM IN REGNO SUO
LI ET POST DIES SEX AD
SUMPSIT IHS PETRU
ET IACOBU ET IOHANNE
FRATREM EIUS ET DUCIT
EOS IN MONTE EXCELSU
SEORSUM ET TRANSFI
GURATUS EST ANTE EOS
ET RESPLENDUIT FACI
ES EIUS SICUT SOL UES
TIMENTA AUTE EIUS
FACTA SUNT ALBA SICUT
NIX ET ECCE APPARUIT
ILLIS MOYSES ET HELIAS
CUM EO LOQUENTES RE
SPONDENS AUTE PETR
US DIXIT AD IHM DNE BO
NU EST NOBIS HIC ESSE SI
UIS FACIAMUS

HIC TRIA TABERNACULA
TIBI UNU MOYSI UNU
ET HELIAE UNU ET AD
HUC EO LOQUENTE
ECCE NUBIS LUCIDA OB
UMBRAUIT EOS ET EC
CE UOX DE NUBE DICENS
HIC EST FILIUS MEUS
DILECTUS IN QUO MI
HI BENE CONPLACUI
IPSU AUDITE ET AUDI
ENTES DISCIPULI CE
CIDERUNT IN FACIE
SUAM ET TIMUERUNT
UALDE ET ACCESSIT
IHS ET TETIGIT EOS
DIXITQ· EIS SURGITE
ET NOLITE TIMERE
LEUANTES AUTE OCU
LOS SUOS NEMINE UI
DERUNT NISI SOLU
IHM ET DESCENTIB·
ILLIS DE MONTE PRE
CEPIT EIS IHS DICENS
NEMINI DIXERITIS UI
SIONEM

DONECFILIUSHOMI
NISAMORTUISRE
SURGATETINTER
ROGAUERUNTEU
DISCIPULIDICEN
TESQUIDERGOSC
RIBAEDICUNTQUOD
HELIAMOPORTETPRI
MUMUENIREATIL
LERESPONDENSA
ITILLISHELIASQUIDE
UENTURUSESTET
RESTITUETOMNI
ADICOAUTEMUOBIS
QUIAHELIASIAM
UENITETNONCOG
NOUERUNTEUM
SEDFECERUNTEI
QUANTAUOLUERUNT
SICETFILIUSHOMI
NISPASSURUSEST
ABEISTUNCINTEL
LEXERUNTDISCI
PULIQUIADEIOHAN
NEBAPTISTADIX
ISSET

ETCUMUENISSET
ADTURBASACCESSIT
ADEUMHOMOGE
NIBUSPROUOLUTUSAN
TEEUMDICENSDNE
MISERETFILIOMEO
QUIALUNATICUSEST
ETMALEPATITURNAM
SEPECADITINIGNE
ETCREBROINAQUA
ETOBTULIEUDISCI
PULISTUISETNON
POTUERUNTCURARE
EUMTUNCRESPON
DENSIHSAITOGENE
RATIOINCREDULAET
PERUERSAUSQ.QUO
EROUOBISCUMUSQ.
QUOPATIARUOSAD
FERTEILLUMADMEET
INCREPAUITEIIHS
ETEXIITABEODAEMO
NIUMETCURATUSEST
PUEREXILLAHORA
TUNCACCESSERUNT
DISCIPULI

EIUS SECRETO DIXERUNT
EI QUARE NOS NON PO
TERAMUS EICERE IL
LUM DICIT ILLIS PROP
TER INCREDULITATEM
UESTRAM AMEN QUIP
PE DICO UOBIS SI HABU
ERITIS FIDEM SICUT GRA
NUM SINAPIS DICETIS
MONTI HUIC TRANSI
HINC ET TRANSIBIT ET
NIHIL INPOSSIBILE E
RIT UOBIS HOC AUTEM
GENUS NON EICITUR
NISI PER ORATIONEM ET
clxxvii II xciii I ci IEIUNIUM CONUER
SANTIBUS AUTEM ILLIS IN
GALILEAM DIXIT IHS
FILIUS QUIDEM HOMI
NIS TRADENDUS EST
IN MANUS HOMINUM ET
OCCIDENT EUM ET
TERTIA DIE RESUR
GET ET CONTRISTATI
SUNT UEHEMENTER

clxxviii ET CUM UENISSENT
CAPHARNAUM ACCES
SERUNT QUI DIDRAG
MA ACCIPIEBANT AD
PETRUM ET DIXERUNT
MAGISTER UESTER
NON SOLUET DIDRAG
MA AIT ETIAM ET CUM
INTROISSET IN DOMUM
PREUENIT EUM IHS
DICENS QUID TIBI UI
DETUR SIMON REGES
TERRAE A QUIBUS ACCIPIUNT
TRIBUTUM UEL CENSUM
A FILIIS SUIS AN AB AL
IENIS ET ILLE DIXIT AB
ALIENIS DIXIT ILLI IHS
ERGO LIBERI SUNT FI
LII UT AUTEM NON SC
ANDALIZEMUS EOS
UADE AD MARE ET
MITTE HAMUM ET EUM
PISCEM QUI PRIMUS
ASCENDERIT TOLLE
ET APERTO ORE EIUS
INUENIES

STATERE ILLUM SUMENS
DA EIS PRO ME ET P̄ TE
ā. clxxviii II LIII ā. xxv l. ciii IN ILLA DIE ACCESSE
RUNT AD DISCIPULI AD
DICENTES QUIS PUTAS
MAIOR EST IN REGNO
CAELORUM ET UOCANS
IHS PARUULUM STATUIT
EUM IN MEDIO EORUM
ET DIXIT AMEN DICO
UOBIS NISI CONUERSI
FUERITIS UT EFFICIA
MINI SICUT PARUULI
NON INTRABITIS IN REG
NO CAELORŨ QUICUM
Q' ERGO HUMILIAUE
RIT SE SICUT PARUULUS
ISTE HIC EST MAIOR
IN REGNO CAELORŨ ET
QUI SUSCEPERIT UNŨ
PARUULUM TALEM IN NO
MINE MEO ME SUSCE
ā. clxxx II xxviiii l. cxviii PIT QUI AUTEM SCANDA
LIZAUERIT UNŨ DE PU
SILLIS ISTIS QUI IN ME
CREDUNT
EXPEDIT EI UT SUSPEN
DATUR MOLA ASINARIA
IN COLLO EIUS ET DEMER
GATUR IN PROFUNDO
MARIS UAE MUNDO AB
SCANDALIS NECESSE EST
ENIM UT UENIANT SCAN
DALA UERUMTAMEN UAE
HOMINI PER QUEM SCAN
ā. clxxxi VI mr. c DALUM UENIT QUOD SI MA
NUS TUA UEL PES TUUS
SCANDALIZAT TE ABSCI
DE EAM ET PROICE ABS TE
BONŨ TIBI EST AD UITĀ
INGREDI DEBILEM QUĀ
DUAS MANUS UEL DUOS
PEDES HABENTEM MIT
TI IN IGNEM AETERNŨ ET
SI OCULUS TUUS SCAN
DALIZAT TE ERUE EUM ET
PROICE ABS TE BONŨ TI
BI EST CUM UNŨ OCULŨ
IN UITAM INTRARE QUAM
DUOS OCULOS HABENTE
MITTI IN GEHENNAM IGNIS

h clxxvii X UIDETE NE CONTEMNATIS
UNUM EX HIS PUSILLIS DICO
ENIM UOBIS QUOD ANGE
LI EORUM SEMPER UIDENT
FACIEM PATRIS MEI QUI
IN CAELIS EST UENIT ENIM
FILIUS HOMINIS SALUARE
h clxxviii V L clxxiii QUOD PERIERAT QUID
UOBIS UIDETUR SI FUERINT
ALICUI CENTUM OUES ET ER
RAUERIT UNA EX EIS NON
NE RELINQUET NONAGIN
TA NOUEM IN MONTIBUS ET
UADIT QUAERERE EAM QUAE
ERRAUIT ET SI CONTIGE
RIT UT INUENIAT EAM A
MEN DICO UOBIS QUIA GAU
DEBIT SUPER EAM MAGIS
QUAM SUPER XC UIIII QUAE
NON ERRAUERUNT SIC
NON EST UOLUNTAS ANTE
PATREM UESTRUM QUI
IN CAELIS EST UT PEREAT U
NUS DE PUSILLIS ISTIS
h clxxviiii V IIII L cxxiiii SI AUTEM PECCAUERIT
IN TE FRATER TUUS

UADE ET CORRIPE EUM IN
TER TE ET IPSUM SOLUM
SI TE AUDIERIT LUCRATUS
ERIS FRATREM TUUM
h clxxx X SI AUTEM NON TE AUDI
ERIT ADHIBE TECUM AD
HUC UNUM UEL DUOS UT IN
ORE DUORUM TESTIUM
UEL TRIUM STET OMNE
UERBUM QUOD SI NON AU
DIERIT EOS DIC AECCLE
SIAE SI AUTEM ECCLESIAM
NON AUDIERIT SIT TIBI
SICUT ETHNICUS ET PUB
h clxxxi CIII I cxxu LICANUS AMEN DICO
UOBIS QUAECUMQUE ALLIG
UERITIS SUPER TERRAM
ERUNT ALLIGATA ET IN
CAELO ET QUAECUMQUE SOL
UERITIS SUPER TERRAM
ERUNT SOLUTA ET IN CAE
h clxxxii X LO ITERUM DICO UOBIS
QUIA SI DUO EX UOBIS CON
SENSERINT SUPER TER
RAM DE OMNI RE QUAMCUM
QUE PETIERINT FIET

ILLIS A PATRE MEO
QUI IN CĘLIS EST UBI
ENIM SUNT DUO UEL
TRES CONGREGATI
IN NOMINE MEO IBI
SUM IN MEDIO EO
RUM TUNC ACCEDENS
AD EUM PETRUS DIX
IT DÑE QUOTIENS
PECCAUIT IN ME
FRATER MEUS ET DI
MITTAM EI USQ· SEP
TIES DICIT ILLI IHS
NON DICO TIBI USQ·
SEPTIES SED USQ·
SEPTUAGIES SEPTIES
IDEO ADSIMILATŪ
EST REGNŪ CĘLORŪ
HOMINI REGI QUI
UOLUIT RATIONEM
PONERE CŪ SERUIS
SUIS ET CUM COE
PISSET RATIONEM
PONERE OBLATUS
EST EI UNUS QUI DE
BEBAT

DECEM MILIA TALENTA
CUM AUTEM NON HABE
RET UNDE REDDERET
IUSSIT EUM DÑS UE
NUNDARI ET UXOREM
EIUS ET FILIOS ET
OMNIA QUAE HABEBAT
ET REDDI PROCEDENS
AUTEM SERUUS ILLE
ORABAT EUM DICENS
DÑE PATIENTIAM HA
BE IN ME ET OMNIA
REDDAM TIBI MISERTUS
AUTEM DÑS SERUI IL
LIUS DIMISIT EUM
ET DEBITUM DIMISIT
EI EGRESSUS AUTEM
ILLE SERUUS INUENIT
UNUM DE CONSERUIS
SUIS QUI DEBEBAT
EI DENARIOS CENTUM
ET TENENS SUFFOCA
BAT EUM DICENS RED
DE QUOD DEBES ET
PROCI

DENS CONSERUUS EI
US ROGABAT EŪ DICENS
PATIENTIAM HABE IN
ME ET OMNIA REDDĀ
TIBI ILLE AUTEM NOLU
IT SED HABIIT ET MI
SIT EUM IN CARCERĒ
DONEC REDDERET
DEBITŪ UIDENTES
AUTEM CONSERUI EI
US QUAE FIEBANT CON
TRISTATI SUNT UALDE
ET UENERUNT ET NAR
RAUERUNT DOMINO
SUO OMNIA QUĘ FACTA
FUERANT TUNC UOCAUIT
EŪ DOMINUS SUUS ET
AIT ILLI SERUE NEQUĀ
OMNE DEBITŪ DIMI
SI TIBI QUŌ ROGASTI
ME NONNE OPORTUIT
ET TE MISERERI CON
SERUO TUO SICUT ET E
GO TUI MISERTUS SŪ
ET IRATUS DOMINUS
EIUS TRADIDIT EŪ TOR

TORIB· QUOADUSQ·
REDDERET UNIUER
SŪ DEBITUM SIC ET
PATER MEUS CAELES
TIS FACIET UOBIS SI NŌ
REMISERITIS UNUS
QUISQ· FRATRI SUO DE
CORDIB· UESTRIS
ET FACTUM EST CUM
CONSŪMASSET
SERMONES ISTOS MI
GRAUIT A GALILAEA ET
UENIT IN FINES IUDE
AE TRANS IORDANEN
ET SECUTĘ SUNT EŪ
TURBAE MULTAE ET CU
RAUIT EOS IBI ET ACCES
SERUNT AD EUM PHA
RISĘI TEMPTANTES
EUM ET DICENTES
SI LICET HOMINI DI
MITTERE UXORĒ SU
AM QUACUMQUE EX CAU
SA QUI RESPONDENS
AIT ILLIS NON LE
GISTIS QUIA

qui fecit ab initio mas
culum et feminam fe
cit eos et dixit prop
ter hoc relinquet ho
mo patrem et matrem
et adherebit uxori su
ae et erunt duo in
carne una itaq· iam
non sunt duo sed u
na caro quod ergo
ds coniunxit homo
non separet dicunt
illi quid ergo moy
ses mandauit dari
illi libellum repudii
et dimittere am il
lis quo moses ad
duritia cordis ues
tri permisit uobis
dimittere uxores
uestras ab initio
autem non fuit sic
Dico autem uobis
quia quicumq· dimi
serit uxorem suam
nisi ob causa forni

cationis et aliam dux
erit moechatur et qui
dimissam duxerit moe
chatur Dicunt ei dis
cipuli eius si ita est
causa uiri cum uxore
non expedit nubere
qui dixit non omnes
capiunt uerbum istud
sed quib· datum est
sunt enim eunuchi qui
de matris utero sic
nati sunt et sunt eu
nuchi qui facti sunt
ab hominib· et sunt
eunuchi qui seipsos
eunuchizauerunt
propter regnum caelo
rum qui potest cape
re capiat
Tunc oblati sunt ei
paruuli ut manus eis
inponeret et oraret
discipuli autem proh
ibebant eos Ihs uero
ait eis

SINITE PARUULOS UENI
RE AD ME ET NOLITE EOS
PROHIBERE TALIUM EST
ENIM REGNU̅ CAELORU̅
ET CUM INPOSUISSET EIS
MANUS ABIIT INDE
mt cCxxxiii ‖ mr cvii l cxxxiiii ET ECCE UNUS ACCE
DENS AIT ILLI MAGISTER
BONE QUID BONI FACIA̅
UT HABEAM UITAM AETER
NAM QUI DIXIT EI QUID
ME INTERROGAS DE BO
NO UNUS EST BONUS
D̅S SI AUTEM UIS AD UI
TAM INGREDI SERUA MAN
DATA DICIT ILLI QUAE
IHS AUTEM DIXIT NON
HOMICIDIU̅ FACIS NON
ADULTERABIS NON FAC
ES FURTUM NON FALSU̅
TESTIMONIU̅ DICIS HO
NORA PATREM ET MA
TREM ET DILIGES PROXI
MUM TUUM SICUT TE IP
SUM DICIT EI ADULISCE
NS OMNIA HAEC

CUSTODIUI QUID AD
HUC MIHI DEEST AIT
mt ccxv ‖ mr cvii l cxxviii ILLI IHS SI UIS PERFEC
TUS ESSE UADE UENDE
QUAE HABES ET DA PAU
PERIB; ET HABEBIS TH
ENSAURU̅ IN CAELO ET
mt ccxvi ‖ mr cviiii l ccxx UENI SEQ̅RE ME CUM
AUDISSET AUTEM ADU
LISCENS UERBUM ABI
IT TRISTIS ERAT ENIM
HABENS MULTAS POS
SESSIONES IHS AUTE̅
DIXIT DISCIPULIS SUIS
AMEN DICO UOBIS QUIA
DIUES DIFFICILE INTRA
BIT IN REGNU̅ CAELORU̅
ET ITERUM DICO UOBIS
QUIA FACILIUS EST CA
MELLUM PER FORAMEN
ACUS TRANSIRE QUAM DI
UITEM INTRARE IN REG
NU̅ CAELORUM AUDITIS
AUTEM HIS DISCIPULI
MIRABANTUR UALDE
DICENTES

QUIS ERGO POTERIT
SALUUS ESSE ASPICI
ENS AUTEM IHS DIXIT EIS A
PUT HOMINES HOC
INPOSSIBILE EST APUT
DEUM AUTEM OMNIA
POSSIBILIA SUNT TUNC
RESPONDENS PETRUS
DIXIT EI ECCE NOS RE
LINQUIMUS OMNIA ET
SECUTI SUMUS TE
QUID ERGO ERIT NO
BIS IHS AUTEM DIXIT IL
LIS AMEN DICO UOBIS
QUOD UOS QUI SECU
TI ESTIS ME IN
REGENERATIONE CUM
SEDERIT FILIUS HOMI
NIS IN SEDE MAIESTA
TIS SUAE SEDEBI
TIS ET UOS SUPER DU
ODECIM SEDES IUDI
CANTES DUODECIM
TRIBUS ISRAHEL ET OM
NIS QUI RELIQUERIT DO
MUM UEL FRATRES AUT

SORORES AUT PATREM
AUT MATREM AUT UX
OREM AUT FILIOS AUT
AGROS AUT DOMUM EIUS
PROPTER NOMEN MEU
M CENTUPLUM ACCI
PIET ET UITAM AETER
NAM POSSIDEBIT
MULTI AUTEM ERUNT
PRIMI NOUISSIMI ET
NOUISSIMI PRIMI
SIMILE EST REGNUM
CAELORUM HOMINI
PATRIFAMILIAS QUI
EXIIT PRIMO MANE
CONDUCERE OPERARIOS
IN UINEAM SUAM CONUEN
TIONE AUTEM FACTA
CUM OPERARIIS EX DE
NARIO DIURNO MI
SIT EOS IN UINEAM SUAM
ET EGRESSUS CIRCA
HORAM TERTIAM UI
DIT ALIOS STANTES
IN FORO OTIOSOS ET
ILLIS DIXIT ITE ET UOS

INUINEAMMEAMET
QUODIUSTUFUERITDA
BOUOBISILLIAUTEMABI
ERUNTITERUMAUTEMEX
IITCIRCASEXTAMETNO
NAMHORAMETFECITSIMI
LITERCIRCAUNDECI
MAMUEROEXIITET
INUENITALIOSSTAN
TESETDICITILLISQU
IDHICSTATISTOTA
DIEOTIOSIDICUNTEI
QUIANEMONOSCON
DUXITDICITILLISITE
ETUOSINUINEAMMEAM
CUMSEROAUTEMFAC
TUESSETDICITDNS
UINEAEPROCURATORI
SUOUOCAOPERARIOS
ETREDDEILLISMERCE
DEMINCIPIENSANOUIS
SIMOSUSQUEADPRIMOS
CUMUENISSENTERGO
QUICIRCAUNDECI
MAMHORAMUENESUNT (ERN written above)
ACCEPERANT

SINGULIDENARIOSUE
NIENTESAUTEMETPRI
MIARBITRATISUNT
QUODPLUSESSENT
ACCEPTURIACCEPE
RUNTAUTEMETIPSISIN
GULOSDENARIOSET
ACCIPIENTESMUR
MURABANTADUER
SUSPATREMFAMILIAEDI
CENTESHIINOUISSI
MAHORAFECERUNTET
PARESILLOSNOBISFE
CISTIQUIPORTAUIMUS
PONDUSDIEIETAES
TUSATILLERESPON
DENSUNIEORUMDIX
ITAMICENONFACIO
TIBIINIURIAMNONNE
EXDENARIOCONUENIS
TIMECUMTOLLEQUOD
TUUMESTETUADEUO
LOAUTEMETHUICNO
UISSIMODARESICUT
ETTIBIAUTNONLICET
MIHIQUOD

uelo facere an oculus
tuus nequam est quia
ego bonus sum sic
erunt nouissimi
primi et primi nouis
simi multi enim sunt
uocati pauci uero
electi
III LVI Et ascendit ihs hie
ĉ ccvi II ĉ cxii L cxxxi rusolymam adsump
sit xii discipulos su
os secreto et ait il
lis ecce ascendimus
hierusolymam et fi
lius hominis trade
tur principib· sacerdo
tum et scribis et con
demnabunt eum
morte et tradent
eum gentib· ad de
ludendum et flagel
landum et crucifigen
dum et tertia die re
ĉ ccvii VI ĉ cxiii surget Tunc acces
sit ad eum mater fi
liorum

zebedei cum filiis suis
adorans et petens a
liquid ab eo dixit q· ei
quid uis ait illi dic ut se
deant hii duo filii mei
unus ad dexteram tuam
et alius ad sinistram in
regno tuo respondens
autem ihs dixit nescitis
quid petatis potestis
bibere calicem quem ego
bibiturus sum dicunt ei
possumus ait illis cali
cem quidem meum bibetis
sedere autem ad dexte
ram meam uel ad sinis
tram non est meum
dare uobis sed quib·
paratum est a patre
ĉ ccviii II ĉ cxiiii L cclxx meo Audientes autem
decem indignati sunt
de duob· fratrib· ihs
autem uocauit eos ad
se et ait scitis quia prin
cipes gentium domi
nantur eorum et qui

MAIORES SUNT POTES
TATEM EXERCENT IN EOS
NON ITA ERIT INTER UOS
SED QUICUMQUE UOLUERIT
INTER UOS MAIOR FIE
RI SIT UESTER MINISTER
ET QUI UOLUERIT INTER
UOS PRIMUS ESSE ERIT
mt ccv IIII mt cxcv l xci e t cxxxv UESTER SERUUS SICUT
FILIUS HOMINIS NON UE
NIT MINISTRARI SED MI
NISTRARE ET DARE ANI
MAM SUAM REDEMPTIO
+ NEM PRO MULTIS UOS
AUTEM QUAERITIS DE PU
SILLO CRESCERE ET DE MI
NIMO MAIORES ESSE
CUM INTROIERITIS AUTEM
AD CENAM UOCATI NOLITE
RECUMBERE IN LOCIS E II
MINENTIORIB(US) NE FOR
TE HONORATIOR TE SUPER
UENIAT ET ACCEDENS
QUI UOCAUIT TE DICAT TI
BI ADHUC DEORSUM ACCE
DE ET CONFUNDARIS

SI AUTEM RECUBUERIS
IN INFERIORI LOCO ET
SUPERUENERIT INFE
RIOR TE DICET TIBI QUI
TE AD CENAM UOCAUIT
ACCEDE ADHUC SUPE
RIUS ET ERIT TIBI HOC
UTILIUS

LX mt ccvi II mr cxvi l ccxiiii ET EGREDIENTIB(US) AB IE
RICHO SECUTAE SUNT
EUM TURBAE ET ECCE
DUO CAECI SEDENTES
SECUS UIAM AUDIERU
NT QUIA IHS TRANSIRET
CLAMAUERUNT DICEN
TES DNE MISERERE NOS
TRI FILI DAUID TURBA AU
TEM INCREPABAT EOS UT
TACERENT AT ILLI MA
GIS CLAMABANT DICEN
TES DNE MISERERE NOS
TRI FILI DAUID ET STETIT
IHS ET UOCAUIT EOS
ET AIT QUID UULTIS UT IV
FACIAM UOBIS DICUNT ILL

ONE UT APERIANTUR
OCULI NOSTRI MISER
TUS AUTEM ILLORUM
IHS TETIGIT OCULOS
EORUM ET CONFESTIM
UIDERUNT ET SECU
TI SUNT EUM
CCVII II LXI ET CUM ADPROPINQU
CXIII ASSENT HIERUSOLY
MIS ET UENISSENT
IN BETHPHAGE AD MON
TEM OLEUETI TUNC
IHS MISIT DUOS DIS
CIPULOS DICENS EIS
ITE IN CASTELLUM QUOD
CONTRA UOS EST ET
STATIM INUENIENTIS A
SINAM ALLIGATAM ET
PULLUM EIUS SOLUI
TE ET ADDUCITE MI
HI ET SI QUIS UOBIS
ALIQUID DIXERIT DI
CITE QUIA DNS HIS OPUS
HABET ET CONFESTIM
VII DIMITTET EOS HOC
AUTEM

FACTUM EST UT INPLE
RETUR QUOD DICTUM EST
PER PROPHETAM DICEN
TEM DICITE FILIAE SION
ECCE REX TUUS UENIT
TIBI MANSUETUS ET
SEDENS SUPER ASINAM
ET PULLUM FILIUM SUB
CCVI II CXV L CCXXIII IUGALIS EUNTES AUTEM
DISCIPULI FECERUNT
SICUT PRAECEPIT ILLIS
IHS ET ADDUXERUNT
ASINAM ET PULLUM ET
INPOSUERUNT SUPER
EIS UESTIMENTA SU
A ET EUM DESUPER SEDE
RE FECERUNT PLURI
MA AUTEM TURBA STRA
UERUNT UESTIMEN
TA SUA IN UIA ALII AU
TEM CAEDEBANT RAMOS
DE ARBORIB; ET STER
CCIX I CCXVI L CCXXIIII NEBANT IN UIA TURBAE
AUTEM QUAE PRAECEDE
BANT ET QUAE SEQUEBAN
TUR

CLAMABANT DICENTES
OSANNA FILIO DAUID
BENEDICTUS QUI UEN
TURUS EST IN NOMINE
DNI OSANNA IN EXCEL
SIS ET CUM INTRASSET
HIERUSOLYMA COMMO
TA EST UNIUERSA CIUI
TAS DICENS QUIS EST
HIC POPULI AUTĒ DICE
BANT HIC EST PROPHE
TA A NAZARETH GALILE
AE ET INTRAUIT
IN TEMPLUM DEI ET EIC
EBAT OMNES UENDEN
TES ET EMENTES IN TĒ
PLO ET MENSAS NUMU
LARIORŪ ET CATHEDRAS
UENDENTIŪ COLUMBAS
SUBUERTIT ET DICIT EIS
SCRIPTŪ EST DOMUS
MEA DOMUS ORATIO
NIS UOCABITUR UOS AU
TEM FECISTIS ILLA
SPELUNCA LATRONŪ

ET ACCESSERUNT AD
EUM CAECI ET CLAUDI
IN TĒPLO ET SANAUIT
EOS UIDENTES AUTĒ
PRINCIPES SACER
DOTŪ ET SCRIBAE MI
RABILIA QUAE FECIT ET
PUEROS CLAMANTES
IN TEMPLO ET DICEN
TES OSANNA FILIO
DAUID INDIGNATI
SUNT ET DIXERUN
ET AUDIS QUID ISTI
DICANT IHS AUTĒ
DICIT EIS UTIQ NU
QUA LEGISTIS QUIA
EX ORE INFANTIŪ ET
LACTANTIŪ PERFE
CISTI LAUDĒ ET RE
LICTIS ILLIS ABIIT FO
RAS EXTRA CIUITA
TĒ IN BETHANIA IBI
Q MANSIT
MANE AUTĒ REUER
TENS IN CIUITATĒ

ESURIIT ET UIDENS

FICIARBOREUNAMSEC
CUSUIAMUENITADEA
ETNIHILINUENITINEA
NISIFOLIATANTUETA
ITILLINUMQUAMEXTE
FRUCTUSNASCATUR
INSEMPITERNUETA
REFACTAESTCONTI
NUOFICULNEAETUI
DENTESDISCIPULIMI
RATISUNTDICENTES
QUOMODOCONTINUO
mt CCXVI VI mc CXIIII ARUIT RESPONDENS
AUTEM IHS AITAMEN
DICOUOBISSIHABUE
RITISFIDEMNONSOLU [ETNONHE SITAUERITIS]
DEFICULNEAFACIETIS
SEDETSIMONTEHU
ICDIXERITISTOLLETE
ETMITTEINMAREFI
mt CCXVII III mc CXXV l CCLXXVIII ET ETOMNIAQUAECU
QPETIERITISINORATIO
NECREDENTESACCI
mt CCXVIII II mc CXXVII l CCXL PIETIS ETCUMUENISSET
INTEMPLOACCESSE
RUNTAD

EUMDOCENTEMPRIN
CIPESSACERDOTUMET
SENIORESPOPULIDICEN
TESINQUAPOTESTATE
HAECFACISETQUISDE
DITTIBIHANCPOTESTA
TEMRESPONDENS IHS
AITEISINTERROGABO
UOSETEGOUNUMSERMO
NEMQUODSIDIXERITIS
MIHIETEGOUOBISDICA
INQUAPOTESTATEHAEC
FACIOBAPTISMUM
IOHANNISUNDEERAT
ECAELOANEXHOMINIB·
ATILLICOGITABANTINTRA
SEDICENTESSIDIXERI
MUSECAELODICETNOBIS
QUAREERGONONCRED
DISTISILLISIAUTEMDIXE
RIMUSEXHOMINIB·
TIMEMUSTURBAMOM
NESENIMHABEBANT
IOHANNEMSICUTPRO
PHETAMETRESPON
DENTES

IHU DIXERUNT NESCIMUS | IUSTITIAE ET NON CRE
AIT ILLIS ET IPSE NEC EGO | DIDISTIS EI PUBLICANI
DICO UOBIS IN QUA POTES | AUTEM ET MERETRI
ccviii x TATE HAEC FACIO QUID | CES CREDIDERUNT EI
AUTĒ UOBIS UIDETUR | UOS AUTĒ UIDENTES
HOMO HABEBAT DUOS | NEC PAENITENTIĀ HA
FILIOS ET ACCEDENS AD | BUISTIS UT CREDERE
PRIMŪ DIXIT FILI UADE | TIS EI POSTEA·
HODIE OPERARE IN UINE· | ccx LXVII ALIAM PARABOLĀ AU
AM MEA ILLE RESPONDENS | cxxviii I ccxli DITE HOMO ERAT PA
AIT NOLO POSTEA UERO | TER FAMILIAS QUI PLAN
PAENITENTIA MOTUS A | TAUIT UINEĀ ET SEPE
BIIT ACCEDENS AUTĒ AD | CIRCUMDEDIT EI ET FO
ALTERŪ ET DIXIT SIMI | DIT IN EA TORCULARE ET
LITER AT ILLE RESPONDE | AEDIFICAUIT TURREM ET
NS AIT EGO DNE ET NON | LOCAUIT EAM AGRICO
ABIIT QUID EX DUOB· FE | LIS ET PEREGRE PROFEC
CIT UOLUNTATĒ PATRIS | TUS EST CUM TĒPUS
DICUNT EI NOUISSIMUS | AUTĒ FRUCTUUM AD
DICIT ILLIS IHS AMEN | PROPINQUASSET MI
DICO UOBIS QUIA PUBLI | SIT SERUOS SERUOS SU
CANI ET MERETRICES | AD AGRICOLAS UT AC
PRECEDUNT UOS IN REG | CIPERENT FRUCTUS
NO DĪ UENIT ENIM AD | EIUS AGRICOLAE ADPRE
UOS IOHANNES IN UIA | HENSIS SERUIS EIUS

UNŪ CECIDERUN

ALIUM UERO OCCIDE
RUNT ALIUM UERO LAPI
DAUERUNT ITERŪ
MISIT ALIOS SERUOS
PLURES PRIORIB; ET
FECERUNT EIS SIMI
LITER NOUISSIME AU
TĒ MISIT AD EOS FILI
UM SUŪ DICENS UE
REBUNTUR FILIŪ ME
UM AGRICOLE AUTĒ
UIDENTES FILIŪ DIX
ERUNT INTRA SE HIC
EST HERES UENITE
OCCIDAMUS EUM ET
HABEBIMUS HERE
DITATĒ EIUS ET AD
PREHENSŪ EUM E
IECERUNT EXTRA
UINEAM ET OCCIDE
RUNT CŪ ERGO UENE
RIT DNS UINEAE QUID
FACIET AGRICOLIS IL
LIS DICUNT ILLI MALOS
MALE PERDET ET

UINEAM LOCAUIT ALIIS
AGRICOLIS QUI REDDAN̄T
EI FRUCTŪ TEMPORI
B; SUIS DICIT ILLIS ĪHS
NUMQUAM LEGISTIS IN
SCRIPTURIS LAPIDĒ
QUEM REPROBAUE
RUNT AEDIFICANTES
HIC FACTUS EST IN CA
PUT ANGULI A DNO FAC
TŪ EST ISTUD ET EST
MIRABILE IN OCULIS
NOSTRIS IDEO DICO UO
BIS QUIA AUFERETUR
A UOBIS REGNUM DEI
ET DABITUR GENTI FA
CIENTI FRUCTUM EIUS
ET QUI CECIDERIT SUPER
LAPIDĒ ISTUM CONFRIN
GETUR SUPER QUĒ UE
RO CECIDERIT CONTE
RET EUM AUDIENTES
AUTĒ PRINCIPES SACER
DOTUM ET PHARISEI
PARABOLAS EIUS COG
NOUERUNT

QUO DE IPSIS DICERAT
ET QUAERENTES EUM TE-
NERET TIMUERUNT TURBAS
QUONIAM SICUT PROPHE-
TAM EUM HABEBANT ET RES
PONDENS IHS DIXIT
ITERUM IN PARABOLIS
EIS DICENS SIMILE EST
REGNUM CAELORUM HO
MINI REGI QUI FECIT
NUPTIAS FILIO SUO ET
MISIT SERVOS SUOS VO
CARE INVITATOS AD NUP
TIAS ET NOLUERUNT VE-
NIRE ITERUM MISIT ALI
OS SERVOS DICENS
DICITE INVITATIS ECCE
PRANDIUM MEUM PARAVI
TAURI MEI ET ALTILIA OC
CISA ET OMNIA PARATA
SUNT VENITE AD NUPTI
AS ILLI AUTEM NEGLE
XERUNT ET ABIERUNT
ALIUS IN VILLAM SUAM A
LIUS IN NEGOTIATIONE
SUA RELIQUI VERO

TENUERUNT SERVOS
EIUS ET CONTUMELIIS
ADFECTOS OCCIDERUNT
REX AUTEM CUM AUDIS
SET IRATUS EST ET MIS
SIS EXERCITIBUS SUIS
PERDIDIT HOMICIDAS
ILLOS ET CIVITATEM EO
RUM SUCCENDIT TUNC A
IT SERVIS SUIS NUP
TIAE QUIDEM PARATAE SUNT
SED QUI INVITATI ERANT
NON FUERUNT DIGNI
ITE ERGO AD EXITUS VIA
RUM ET QUOSCUMQUE INVE
NERITIS VOCATE AD
NUPTIAS ET EGRESSI
SERVI EIUS IN VIAS CON
GREGAVERUNT OMNES
QUOS INVENERUNT
BONOS ET MALOS ET INPLE
TAE SUNT NUPTIAE DIS
CUMBENTIUM INTRA
VIT AUTEM REX UT VIDE
RET DISCUMBENTES ET VI
DIT IBI HOMINE

NON UESTITUM UES
TE NUPTIALE ET AIT ILLI
AMICE QUOMODO
HUC UENISTI NON HA
BENS UESTEM NUPTIALEM
AT ILLE OBMUTUIT TUNC
DIXIT REX MINISTRIS
ALLIGATIS PEDIB· EIUS
ET MANIB· MITTITE
EUM IN TENEBRAS EXTE
RIORES IBI ERIT FLETUS
ET STRIDOR DENTIUM
MULTI AUTEM SUNT UO
CATI PAUCI UERO ELECTI
ccxxiiii II LXIIII TUNC ABEUNTES PHA
mr· cxxx l· ccxliii RISEI CONSILIUM INIE
RUNT UT CAPERENT
EUM IN SERMONE ET
MITTUNT DISCIPULOS
SUOS CUM HERODIANIS
DICENTES MAGISTER
SCIMUS QUIA UERAX
ES ET UIAM DI IN UERITA
TE DOCES ET NON EST
TIBI CURA DE ALIQUO

NON ENIM

RESPICIS PERSONAM HO
MINIS DIC ERGO NOBIS
QUID TIBI UIDETUR LICET
CENSUM DARI CAESARI AN
NON COGNITA AUTEM
IHS NEQUITIA EORUM AIT
QUID ME TEMPTATIS HY
POCRITAE OSTENDITE MI
HI NOMISMA CENSUS AT
ILLI OBTULERUNT EI DE
NARIUM ET AIT ILLIS IHS
CUIUS EST IMAGO HAEC
ET SUPERSCRIPTIO DI
CUNT EI CAESARIS TUNC
AIT ILLIS REDDITE ERGO
QUAE SUNT CAESARIS CAE
SARI ET QUAE DI SUNT DO
ET AUDIENTES MIRATI
SUNT ET RELICTO EO A
BIERUNT
LXV IN ILLA DIE ACCESSE
RUNT AD EUM SADDUCAEI
QUI DICUNT NON ESSE RE
SURRECTIONEM ET INTER
ROGAUERUNT EUM DI

CENTES

MAGISTER MOYSES DIX
IT SI QUIS MORTUUS FUE
RIT NON HABENS FILIŪ
UT DUCAT FRATER EIUS
UXORĒ ILLIUS ET SUSCITĒ
SEMEN FRATRI SUO ERAÑT
APUD NOS SEPTĒ FRATRES
ET PRIMUS UXORE DUCTA
DEFUNCTUS EST NON HA
BENS SEMEN RELIQUIT
UXORE FRATRI SUO SIMI
LITER ET SECUNDUS ET
TERTIUS USQ· AD SEPTI
MUM NOUISSIME AUTĒ
OMNIUM ET MULIER DE
FUNCTA EST IN RESURREC
TIONE ERGO CUIUS ERIT
DE SEPTEM UXOR OMNES
ENĪ HABUERUNT EĀ RES
PONDENS AUTEM IHS
AIT ILLIS ERRATIS NESCI
ENTES SCRIPTURAS NEQ·
UIRTUTEM DĪ IN RESUR
RECTIONE ENIM NEQ· NU
BENT NEQ· NUBENTUR SED
ERUNT SICUT

A ANGELI DĪ IN CAELO DE
E RESURRECTIONE AUTĒ
MORTUORŪ NON LEGIS
TIS QUOD DICTŪ EST UO
BIS A DŌ DICENTE EGO
SUM DS ABRAHĀ ET DS
ISAAC ET DS IACOB NOᴺ
EST DS MORTUORŪ SED
UIUENTIUM ET AUDIEᴺ
TES TURBAE MIRABAᴺ
TUR IN DOCTRINA EIUS
PHARISEI AUTEM AUD
IENTES QUOD SILENTIŪ
INPOSUISSET SADDUCE
IS CONUENERUNT IN U
NU ET INTERROGAUIT
EUM UNUS EX EIS LEGIS
DOCTOR TEMPTANS EŪ
MAGISTER QUOD EST
MANDATŪ MAGNUM IN
LEGE AIT ILLI IHS DILIGES
DNM DM TUUM EX TOTO
CORDE TUO ET IN TOTA
ANIMA TUA ET IN TOTA
MENTE TUA HOC EST PRI
MUM

ETPRIMUMMANDA
TUMSECUNDUMAUTĒ
SIMILEESTHUICDI
LIGESPROXIMUMTU
UMSICUTTEIPSŪ
INHISDUOB·MANDA
TISUNIUERSALEXPĒN
DETETPROPHETE
CONGREGATISAUTĒ
PHARISEISINTERRO
GAUITEOSIHSDI
CENSQUIDUOBISUIDETUR
DEXPŌCUIUSFILIUS
ESTDICUNTEIDAUID
AITILLISQUOMODO
ERGODAUIDINSPŪUO
CATEUMDNMDICENS
DIXITDNSDNOMEO
SEDEADEXTRISME
ISDONECPONAMINIMI
COSTUOSSCABILLUPE
DUMTUORUM SIERGO
DAUIDEUMDNMUO
CATQUOMODOFILIUS
EIUSESTETNEMOPO
TERAT

RESPONDEREEIUER
BUMNEQ·AUSUSFUIT
QUISQUAMEXILLADIEM
AMPLIUSINTERROGARE
LXV TUNCIHSLOCUTUS EST
ADTURBASETADDISCI
PULOSSUOSDICENS
SUPERCATHEDRAM
MOYSISEDERUNTSCRI
BAEETPHARISEIOM
NIAERGOQUECUMQ·DIX
ERINTUOBISFACITE
ETSERUATESECUN
OPERAUEROEORUMNO
LITEFACEREDICUNTE
NIMETNONFACIUNT
ALLIGANTENIMONERA
GRAUIAETINPORTABI
LIAETINPONENTINHU
MEROSHOMINUMDIGI
TOAUTESUONOLUNT
EAMOUEREOMNIA
UEROOPERASUAFAC
IUNTUTUIDEANTURAB
HOMINIB·DILATANT
ENIM

PHILACTERIA SUA ET
MAGNIFICANT FĪBRI
AS AMANT AUTĒ PRI
MOS RECUBITOS IN
CENIS ET PRIMAS CA
THEDRAS IN SYNAGO
GIS ET SALUTATIONES
IN FORO ET UOCARI AB
HOMINIB· RABBI UOS
AUTE NOLITE UOCA
RI RABBI UNUS EST E
NI MAGISTER UESTER
OS OMNES ENI UOS FRA
TRES ESTIS ET PATRĒ
NOLITE UOCARE UO
BIS SUPER TERRĀ UNUS
EST ENI PATER UESTER
QUI IN CELIS EST NE
UOCEMINI MAGISTRI
QUIA MAGISTER UESTER
UNUS EST XPS QUI MA
IOR EST UESTRUM E
RIT UESTER MINISTER
QUI AUTĒ SE EXALTA
UERIT HUMILIABITUR

ET QUI SE HUMILIA
UERIT EXALTABITUR
UAE AUTĒ UOBIS SCRI
BĘ ET PHARISEI HYPO
CRITĘ QUIA CLUDITIS
REGNUM CELORU
ANTE HOMINES UOS
NON INTRATIS NEC IN
TROEUNTES SINITIS
INTRARE UĘ UOBIS
SCRIBĘ ET PHARISEI
HYPOCRITĘ QUI CIRCU
ITIS MARE ET ARIDA
UT FACIATIS UNŪ PRO
SELYTU ET CUM FUE
RIT FACTUS FACITIS
EUM FILIŪ GEHENNE
DUPLO QUAM UOS UE
UOBIS DUCES CECI QUI
DICITIS QUICUMQ· IURAUE
RIT PER TEMPLU NIHIL
EST QUI AUTE IURAUE
RIT IN AURO TEMPLI
DEBET STULTI ET CECI
QUID ENI MAIOR EST
AURU

ANTEMPLUMQUODSCI
FICATAURUMETQUICUM
Q·IURAUERITINALTARE
NIHILESTQUICUMQ·AUTE
IURAUERITINDONOQUOD
ESTSUPERILLUDDEBET
CAECIQUIDENIMMAIUSEST
DONUMANALTAREQUOD
SCIFICATDONUMQUI
ERGOIURATINALTARE
IURATINEOETINOMNI
BUSQUAESUNTSUPER
ILLUDETQUIIURAUERIT
INTEMPLOIURATINILLO
ETINEOQUIHABITAT
INIPSOETQUIIURATIN
CAELOIURATINTHRONO
DIETINEOQUISEDET
CH CCXXXV V L CXXXVI SUPEREUM UAEUOBIS
SCRIBAEETPHARISAEIHY
POCRITAEQUIADECIMA
TISMENTAMETANETUM
ETCYMINUMETRELIQUIS
TISQUAEGRAUIORASUNT
LEGISIUDICIUMETMISE
RICORDIAM

ETFIDEMHAECOPORTET
FACEREETILLANONO
CH CCXXXVI X MITTERE DUCESCAECIEX X CCCI
CANTESCULICEMCAMELLUMAU
CH CCXXXVII V L CXXXV TEMGLUTIENTES UAE
UOBISSCRIBAEETPHARI
SAEIHYPOCRITAEQUIA
MUNDATISQUODDEFO
RISESTCALICISETPARAB
SIDISINTUSAUTEMPLENI
SUNTRAPINAETINMUN
DITIAPHARISAEECAECEMUN
DAPRIUSQUODINTUS
ESTCALICISETPARAPSI
DISUTFIATETIDQUOD
DEFORISESTMUNDUM
CH CCXXXVIII V L CXXXVIII UAEUOBISSCRIBAEETPHA
RISAEIHYPOCRITAEQUIA
SIMILESESTISSEPULCRIS
DEALBATISQUAEAFORIS
PARENTHOMINIBUSSPE
CIOSAINTUSUEROPLE
NASUNTOSSIBUSMORT
UORUMETOMNISPURCITIA
SICETUOSAFORISQUIDEM
PARETIS

HOMINIB· IUSTI INTUS AU
TĒ PLENI ESTIS HYPOCRI
ā· ccxxxviiii v l cxl SI ET INIQUITATE UAE
UOBIS SCRIBAE ET PHA
RISEI HYPOCRITAE QUI
AEDIFICATIS SEPULCRA PRO
PHETARŪ ET ORNATIS
MONUMENTA IUSTO
RŪ ET DICITIS SI FUISSE
MUS IN DIEB· PATRŪ NOS
TRORŪ NON ESSEMUS
SOCII EORŪ IN SANGUINE
PROPHETARŪ ITAQ· TES
TIMONIŪ ESTIS UOBIS
METIPSIS QUIA FILII ES
TIS EORŪ QUI PROPHE
ā ccxl λ TAS OCCIDERUNT ET
UOS INPLETE MENSURA
PATRŪ UESTRORUM SER
PENTES PROGENIES UI
PERARŪ QUOMODO FUGE
TIS A IUDICIO GEHENNAE
ā ccxli v l ccli IDEO ECCE EGO MITTO
AD UOS PROPHETAS ET
SAPIENTES ET SCRIBAS·

ET EX ILLIS

OCCIDETIS ET CRUCIFI
GETIS ET EX EIS FLAGEL
LABITUR IN SYNAGOGIS
UESTRIS ET PERSEQUE
MINI DE CIUITATE IN CIUI
TATEM UT UENIAT SUPER
UOS OMNIS SANGUIS
IUSTUS QUI EFFUSUS
EST SUPER TERRAM A SAN
GUINE ABEL IUSTI USQ·
AD SANGUINEM ZACHARI
AE FILII BARACHIAE QUEM OC
CIDISTIS INTER TEMPLU
ET ALTARE AMEN DICO
UOBIS UENIENT HAEC
OMNIA SUPER GENERA
L a uiii TIONEM ISTAM
ā ccxlii v l clxxv HIERUSALEM HIERUSA
LEM QUAE OCCIDIS PROPHE
TAS ET LAPIDAS EOS QUI
AD TE MISSI SUNT QUO
TIES UOLUI CONGREGARE
FILIOS TUOS QUOMODO
GALLINA CONGREGAT PUL
LOS SUOS SUB ALAS ET NO

LUISTI

ECCERELINQUITURUO
BISDOMUSUESTRA
DESERTADICOENIM
UOBISNONMEUIDE
BITISAMODODONEC
DICATISBENEDICTUS
QUIUENITINNOMI
NEDNI
ETEGRESSUSIHSDE
CCLVI VIII TEMPLOIBATETAC
CESSERUNTDISCIPU
LIEIUSUTOSTENDE
RENTEIAEDIFICATIO
NESTEMPLIIPSEAU
TEMRESPONDENS
DIXITEISUIDETISHAEC
OMNIAAMENDICO
UOBISNONRELINQUI
TURHICLAPISSUPER
LAPIDEMQUINONDE
STRUATURSEDENTE
AUTEMEOSUPERMON
TEOLIUETIACCESSE
RUNTADEUMDISCI
PULISECRETODICEN
TESDICNOBIS

QUANDOHAECERUNT
ETQUODSIGNUMADUEN
TUSTUIETCONSUMMA
TIONISSAECULIETRE
SPONDENSIHSDIXIT
EISUIDETENEQUIS
UOSSEDUCATMULTI
ENIMUENIENTINNO
MINEMEODICENTES
EGOSUMXPSETMUL
TOSSEDUCEDENTAU
DITURIUMESTISPRO
LIAETOPINIONESPROE
LIORUMUIDETENETI
MEATISOPORTETENI
HAECFIERISEDNONDUM
ESTFINISCONSURGET
ENIMGENSINGENTEM
ETREGNUMINREGNUM
ETERUNTPESTILEN
TIAEETFAMESETTER
RAEMOTUSPERLOCA
HAECAUTEMOMNIAIN
ITIASUNTDOLORUM
TUNCTRADENTUOS
INTRIBULATIONES

ET OCCIDENT UOS ET ERI
TIS ODIO OMNIBU GENTIB
PROPTER NOMEN MEU
ccxlvi ET TUNC SCANDALIZA
BUNTUR MULTI ET INUICE
SE TRADENT ET ODIO HABE
BUNT INUICE ET MULTI PSE
UDOPROPHETAE SURGENT
ET SEDUCENT MULTOS
ET HABUNDABIT INIQU
TAS ET REFRIGESCIT
CARITAS MULTORUM QUI
AUTEM PERMANSERIT US
Q IN FINE HIC SALUUS
ccxlvii VI cxl ERIT ET PREDICABITUR HOC
EUANGELIU REGNI IN UNI
UERSO MUNDO IN TESTI
MONIU OMNIB GENTIB
ET TUNC UENIET CONSU
ccxlviii VI cxlii MATIO CUM ERGO UIDERI
TIS ABOMINATIONE DE
SOLATIONIS QUAE DICI
TA EST A DANIHELO PROPH
TA STANTE IN LOCO SCO QUI
LEGIT INTELLIGAT

ccxlviii II ccxliii L cclii TUNC QUI IN IUDEA SUNT
FUGIANT IN MONTIB ET
QUI IN TECTO NON DE
SCENDAT TOLLERE ALI
QUID DE DOMO SUA ET QUI
IN AGRO NON REUERTA
TUR TOLLERE TUNICA
ccl II ccxliiii L ccliii SUAM UAE AUTEM PRAEG
NANTIB ET NUTRIENTI
B IN ILLIS DIEBUS
ccli VI cxlv ORATE UT NON FIAT FU
GA UES TRA HIEME UEL SAB
cclii II ccxlvi L cclv BATO ERIT ENIM TUNC
TRIBULATIO MAGNA QUALIS
NON FUIT AB INITIO MU
DI USQ MODO NONQ FIET
ccliii VI cxlvi ET NISI BREUIATI FUIS
SENT DIES ILLI NON FIE
RET SALUA OMNIS CARO
SED PROPTER ELECTOS
BREUIABUNTUR DIES ILLI
ccliiii II ccxlviii L cc iiii TUNC SI QUIS UOBIS DIX
ERIT ECCE HIC XPS AUT
ECCE ILLIC NOLITE CREDE
ccxlv VI cxlviii RE SURGENT ENIM

XPI ET PSEUDOPROPHE
TAE ET DABUNT SIGNA
MAGNA ET PRODIGIA I
TA UT IN ERRORE INDU
CANTUR SI FIERI POTEST
ETIAM ELECTI ECCE PRE
Mt cclvi V L ccii DIXI UOBIS SI AUTEM DIX
ERINT UOBIS ECCE IN DE
SERTO EST NOLITE EXI
RE ECCE IN PENETRABI
LIB· NOLITE CREDERE
Mt cclvii V L ccv SICUT ENIM FULGUR EX
IT AB ORIENTE ET PARET
USQ· IN OCCIDENTEM ITA
ERIT ET ADUENTUS FILI
Mt cclviii V L ccxiii HOMINIS UBICUMQUE FU
ERIT CORPUS ILLUC CON
GREGABUNTUR AQUIL
Mt cclviiii II Mr cl L cclvii AE STATIM AUTEM POST
TRIBULATIONEM DIERUM
ILLORUM SOL OBSCURABI
TUR ET LUNA NON DABIT
LUMEN SUUM ET STELLAE
CADENT DE CAELO ET UIR
TUTES CAELORUM COM
MOUEBUNTUR

ET TUNC PAREBIT SIGNUM
FILI HOMINIS IN CAELO ET
Mt cclx II Mt cli L cclviii TUNC PLANGENT SE OM
NES TRIB· TERRAE ET TUNC
UIDEBUNT FILIUM HOM
NIS UENIENTEM IN NUBI
BUS CAELI CUM UIRTUTE
MULTA ET MAIESTATE
ET MITTET ANGELOS SU
OS CUM TUBA ET UOCE
MAGNA ET CONGREGABU
NT ELECTOS EIUS A QUAT
TUOR UENTIS A SUMMIS
CAELORUM USQ· AD TERMI
NOS EORUM AB ARBORE
AUTEM FICI DISCITE PARA
BOLAM CUM IAM RAMUS
EIUS TENER FUERIT ET
FOLIA NATA SCITIS QUIA
PROPE EST AESTAS ITA ET
UOS CUM UIDERITIS HAEC
OMNIA SCITOTE QUIA PRO
PE EST IN IANUIS AMEN
DICO UOBIS QUIA NON PRAE
TERIBIT HAEC GENERATIO
DONEC

OMNIA FIANT CAELUM ET TER
RA TRANSIBUNT UERBA AU
TEM MEA NON PRETERIBUNT
MT CCLXXI VI MR CLII DE DIE AUTEM ILLA ET HORA
NEMO SCIT NEQ· ANGE
LI CAELORUM NEQ· FILIUS NI
MT CCLXXII V L CCVII SI PATER SOLUS SICUT ENIM
IN DIEB· NOE ITA ERIT ET
ADUENTUS FILII HOMINIS
SICUT ENIM ERANT IN DIE
B· ILLIS ANTE DILUUIUM CO
MEDENTES ET BIBENTES
NUBENTES ET NUPTUI TRA
DENTES USQ· IN EO DIE
QUO INTRAUIT NOE IN AR
CAM ET NON COGNOUERUNT
DONEC UENIT DILUUIUM
ET TULIT OMNES ITA ERIT
ET ADUENTUS FILII HOMI
MT CCLXXIII V L CCXII NIS TUNC ERUNT DUO IN
AGRO UNUS ADSUMETUR
ET UNUS RELINQUETUR
DUAE MOLENTES IN MO
LA UNA ADSUMETUR ET U
NA RELINQUETUR

MT CCLXXIIII VI MR CLIII UIGILATE ERGO QUIA NES
CITIS QUA HORA DOMI
NUS UESTER UENTURUS
MT CCLXXV II MR CLV L CLVI EST ILLUD AUTEM SCITOTE
QUOD SI SCIRET PATERFA
MILIAS QUA HORA FUR
UENTURUS EST UIGILA
RET UTIQ· ET NON SINE
RET PERFODIRI DOMUM
SUAM IDEOQ· ET UOS ES
TOTE PARATI QUIA NES
CITIS QUA HORA FILIUS HO
MINIS UENTURUS EST
MT CCLXXVI V L CLVII QUIS PUTAS EST FIDE
LIS SERUUS ET PRUDENS
QUEM CONSTITUIT DOMI
NUS SUUS SUPER FAMI
LIAM SUAM UT DET ILLIS CI
MT CCLXXVII V L CLV BUM IN TEMPORE BEA
TUS ILLE SERUUS QUEM
CUM UENERIT DNS EIUS
INUENIET SIC FACIEN
TEM AMEN DICO UOBIS
QUOD SUPER OMNIA BO
NA SUA CONSTITUET
EUM

SI AUTEM DIXERIT MA
LUS SERUUS ILLE IN COR
DE SUO MORAM FACIT
DNS MEUS UENIRE
ET COEPERIT PERCU
TERE CONSERUOS SUOS
MANDUCET AUTEM ET
BIBAT CUM EBRIIS UENI
ET DNS SERUI ILLI
US IN DIE QUA NON
SPERAT ET HORA
QUA IGNORAT ET DI
UIDIT EUM PARTEMQ. EI
US PONIT CUM HYPO
CRITIS ILLIC ERIT FLETUS
ET STRIDOR DENTIUM
TUNC SIMILE ERIT
REGNUM CAELORUM
DECEM UIRGINIB. QUAE
ACCIPIENTES LAMPA
DES SUAS EXIERUNT
OBUIAM SPONSO ET
SPONSAE QUINQ. AUTEM
EX EIS ERANT FATUAE
ET QUINQUE PRUDEN
TES SED QUINQ. FATUAE
ACCEPTIS LAMPADIB.
NON SUMPSERUNT OLEUM
SECUM PRUDENTES UE
RO ACCEPERUNT OLEUM
IN UASIS CUM LAMPA
DIB. MORAM AUTEM FA
CIENTE SPONSO DOR
MITAUERUNT OM
NES ET DORMIERUNT
MEDIA AUTEM NOCTE CLA
MOR FACTUS EST EC
CE SPONSUS UENIT EX
ITE OBUIAM EI TUNC
SURREXERUNT OM
NES ILLAE UIRGINES
ET ORNAUERUNT LAM
PADES SUAS FATUAE AU
TEM SAPIENTIB. DIXERUNT
DATE NOBIS DE OLEO
UESTRO QUIA LAMPA
DES NOSTRAE EXTIN
GUNTUR RESPONDE
RUNT PRUDENTES DI
CENTES NE FORTE NON
SUFFICIAT

NOBISETUOBISITEPO
TIUSADUENDENTESET
EMITEUOBISDUAUTE
IRENTEMEREUENIT
SPONSUSETQUEPARA
TAEERANTINTRAUERUN
CUMEOADNUPTIAS
ETCLAUSAESTIANUA
NOUISSIMEUENIUNT
RELIQUEUIRGINESDI
CENTESDNEDNEAPE
RINOBISATILLERESPON
DENSAITAMENDICO
UOBISNESCIOUOSUI
GILATEITAQ·QUIANES
CITISDIENEQ·HORAM
III SICUTENIMHOMOPER
EGREPROFICISCENS
UOCAUITSERUOSSU
OSETTRADIDITILLIS
V BONASUA ETUNIDE
DITQUINQ·TALENTAA
LIIAUTEDUOALIIUERO
UNUUNICUIQ·AUTESE
CUNDUPROPRIAMUIR
TUTEM

ETPROFECTUSEST
STATIMABIITAUTEQUI
QUINQ·TALENTAACCE
PERATETOPERATUS
ESTINEISETLUCRA
TUSESTALIAQUINQ·SI
MILITERQUIDUOAC
CEPERATLUCRATUS
ESTALIADUOQUIAU
TEUNUMACCEPERAT
ABIENSFODITINTER
RAMETABSCONDITPE
CUNIADOMINISUI
POSTMULTUUEROTE
PORISUENITDOMI
NUSSERUORUILLORU
ETPOSUITRATIONE
CUEISETACCEDENS
QUIQUINQ·TALENTA
ACCEPERATETOBTU
LITALIAQUINQ·TALEN
TADICENSDNEQUIN
QUETALENTAMIHI
TRADIDISTIECCEALI
AQUINQ·SUPERLUCRA
TUSSUM

AIT ILLI DÑS EIUS EUGE BO
NE SERUE ET FIDELIS QUĀ
SUPER PAUCA FUISTI
FIDELIS SUPER MULTA
TE CONSTITUĀ INTRA
IN GAUDIU DÑI TUI ACCES
SIT AUTĒ ET QUI DUO TA
LENTA ACCEPERAT AIT
DNE DUO TALENTA TRA
DIDISTI MIHI ECCE ALIA
DUO LUCRATUS SŪ AIT
ILLI DÑS EIUS EUGE SER
UE BONE ET FIDELIS
QUIA SUPER PAUCA FU
ISTI FIDELIS SUPER MUL
TA TE CONSTITUĀ INTRA
IN GAUDIU DÑI TUI AC
CEDENS AUTĒ ET QUI
UNŪ TALENTUM ACCE
PERAT AIT DÑE SCIO
QUIA HOMO DURUS ES
METES UBI NON SEMI
NASTI ET CONGREGAS
UBI NON SPARSISTI ET TI
MENS ABII ET ABSCON
DI TALENTŪ

TUUM IN TERRA ECCE HA
BES QUOD TUUM EST RE
SPONDENS AUTEM DÑS
EIUS DIXIT EI SERUE NE
QUAM ET PIGER SCIE
BAS QUIA METO UBI NOṄ
SEMINO ET CONGREGO
UBI NON SPARSI OPORTU
IT ERGO TE CŌMITTERE
PECUNIĀ MEAM NŪMU
LARIIS ET UENIENS EGO
RECIPISSEM UTIQ; QUOD
MEUM ERAT CUM USURA
TOLLITE ITAQ; AB EO TALEN
TUM ET DATE EI QUI HABET
Mt cclxxvii II Mr xlv L ccxxx DECEM TALENTA OMNI
ENIM HABENTI DABITUR
ET HABUNDABIT EI AUTĒ
QUI NON HABET ET QUOD
UIDETUR HABERE AUFE
Mt cclxxviii V L ccxxxi RETUR AB EO ET INUTILE
SERUŪ PROICITE IN TENE
BRAS EXTERIORES ILLIC
ERIT FLETUS ET STRIDOR
DENTIUM

LXXI
ā cclxxiiii

CUM AUTEM UENERIT
FILIUS HOMINIS IN MAIES
TATE SUA ET OMNES AN
GELI CŪ EO TUNC SEDEBIT
SUPER SEDĒ MAIESTA
TIS SUAE ET CONGREGA
BUNTUR ANTE EŪ OMNES
GENTES ET SEPARAUIT
EOS AB INUICEM SICUT
PASTOR SEGREGAT OUES
AB HEDIS ET STATUET O
UES QUIDEM A DEXTRIS SU
IS HEDOS AUTEM A SINIS
TRIS TUNC DICIT REX HIS
QUI A DEXTRIS EIUS ERUNT
UENITE BENEDICTI PA
TRIS MEI POSSIDETE
PARATUM UOBIS REGNŪ
A CONSTITUTIONE MUN
DI ESURII ENIM ET DEDIS
TIS MIHI MANDUCARE SI
TIUI ET DEDISTIS MIHI BI
BERE HOSPES ERĀ ET COL
LEGISTIS ME NUDUS ERĀ
OPERUISTIS ME INFIR
MUS ET UISI

TASTIS ME IN CARCERĒ
ERA ET UENISTIS AD ME
TUNC RESPONDEBUNT
EI IUSTI DICENTES DNE
QUANDO TE UIDIMUS E
SURIENTĒ ET PAUIMUS
SITIENTEM ET DEDIMUS
TIBI POTU QUANDO AU
TE TE UIDIMUS HOSPI
TEM ET SUSCEPIMUS
TE AUT NUDUM ET OPERU
IMUS TE AUT QUANDO
TE UIDIMUS INFIRMŪ
AUT IN CARCEREM ET
UENIMUS AD TE ET RE
SPONDENS REX DICIT
ILLIS AMEN DICO UOBIS
QUAMDIU FECISTIS UNI
DE HIS FRATRIB· MEIS MI
NIMIS MIHI FECISTIS
TUNC DICIT ET HIS QUI
A SINISTRIS ERUNT DIS
CEDITE A ME MALEDIC
TI IN IGNE AETERNŪ
QUI PARATUS EST DIABO
LO ET ANGELIS EIUS

ESURIUI ENIM ET NON (ET NON DEDISTIS MIHI MANDUCARE SITIUI ET NON)
DEDISTIS MIHI BIBE
RE HOSPES ERAM ET NŌ
COLLIGISTIS ME NU
DUS ET NON OPERUIS
TIS ME INFIRMUS ET IN
CARCERE ET NON UISI
TASTIS ME TUNC RES
PONDEBUNT ET IP
SI DICENTES DNE
QUANDO UIDIMUS
ESURIENTĒ AUT SITI
ENTIENTĒ AUT HOS
PITĒ AUT NUDUM
AUT INFIRMUM ĀUT IN
CARCEREM ET NŌ
MINISTRAUIMUS
TIBI TUNC RESPŌ
DEBIT ILLIS DICENS
AMEN DICO UOBIS QUAM
DIU NON FECISTIS
UNI EX MINIMIS
HIS NEC MIHI FECIS
TIS ET IBUNT HI IN
SUPPLICIUM AETERNUM

IUSTI AUTEM IN UITAM
AETERNAM
ET FACTUM EST CU(M CON)
SUMMASSET IHS SER
MONES HOS OMNES DIX
IT DISCIPULIS SUIS
SCITIS QUIA POST BI
DUU PASCHA FIET ET
FILIUS HOMINIS TRA
DETUR UT CRUCIFI
GATUR TUNC CONGRE
GATI SUNT PRINCI
PES SACERDOTUM ET
SENIORES POPULI IN
ATRIUM PRINCIPIS SA
CERDOTUM QUI DICE
BATUR CHAIPHAS ET
CONSILIUM FECERUNT
UT IHM DOLO TENE
RENT ET OCCIDERENT
DICEBANT AUTEM NON
IN DIE FESTO NE FOR
TE TUMULTUS FIERET
IN POPULO CUM ES
SET IHS IN BETHANI
AM

domo simonis lepro
si accessit ad eum mu
lier habens alabastru
unguenti pretiosi et
effudit super caput̃
eius recumbente ip
so uidentes autē dis
cipuli indignati sunt
dicentes ut quid per
ditio haec potuit enī
istud uenundari pre
tio multo et dari pau
perib· sciens autē
ihs ait illis quid mo
lesti estis mulieri
opus bonū operata
est in me nam semper
pauperes habetis uo
biscum me autē non sē
III per habebitis mit
tens enim haec ungen
tu hoc in corpus me
um ad sepeliendū me
fecit amen dico uo
bis ubicūq· praedica
tu fuerit

hoc euangelium in to
to mundo dicetur
et quod haec fecit
in memoria eius
II Tunc abiit unus de
duodecim qui dicitur
iudas scarioth ad
principes sacerdo
tū et ait illis quid
uultis mihi dare et
ego uobis eū tradā
at illi constitu e/teos
runt ei triginta argen
et exinde quaerebat
XII oportunitatē ut
eum traderet eis
Prima autē die a
zimorū accesse
runt discipuli ad
ihm dicentes ubi
uis paremus tibi co
medere pascha at
ihs dixit ite in ciuita
te ad quendā et di
cite ei magister di
cit tempus

45

MEUMPROPEEST A
PUDTEFACIOPASCHA
CUMDISCIPULISMEIS
ETFECERUNTDISCIPU
LISICUTCONSTITUITIL
LIS IHS ETPARAUERUNT
PASCHA VESPEREAU
TEFACTODISCUBUIT
CUMXII·DISCIPULISSU
ISETEDENTIB·ILLISDIX
ITAMENDICOUOBISQUIA
UNUSUESTRUMMETRA
DITURUSEST ETCON
TRISTATINIMISCOE
PERUNTSINGULIDICE
RENUMQUIDEGOSUM
DNE ATIPSERESPON
DENSAITQUIINTINGIT
MECUMMANUMINPARAP
SIDEHICMETRADETFI
LIUSQUIDEHOMINISUA
DITSICUTCONSTITUTUM
ESTDEILLO UAEAUTEM
HOMINIILLIPERQUEMFILI
USHOMINISTRADITUR
BONUMERATEI

SINATUSNONFUISSETHO
MOILLE RESPONDENS
AUTEMIUDASQUITRADITU
RUSERATDIXITNUMQUID
EGOSUMRABBIAITILLITU
DIXISTI CENANTIB·AUTEM
EISACCEPIT IHS PANEM
ETBENEDIXITACFREGIT
DEDITQUEDISCIPULISSUIS
ETAITACCIPITEETMAN
DUCATEHOCESTCORPUS
MEUM ETACCIPIENSCA
LICEMGRATIASEGITETDEDIT
ILLISDICENSBIBITEEXHOC
OMNESHICESTENIMSAN
GUISMEUSNOUITESTA
MENTIQUIPROMULTIS
EFFUNDETURINREMIS
SIONEPECCATORUMDICO
AUTEMUOBISNONBIBAM
MODODEHOCGENIMI
NEUITISUSQUEINDIEILLUM
CUMILLUDBIBAMUOBISCUM
NOUUMINREGNOPATR
ISMEI ETHYMNODIC
TOEXIERUNT

INMONTEMOLIUETI
ꝺ cclxxxviii IIII LXXIIII mr clxvii l clii TUNCDICITILLISIHS
OMNESUOSSCANDALUMPA
TIMINIINMEINISTANOCTE
ꝺ cclxxxviii VI mr clxviii SCRIPTUMESTENIMPER
CUTIAMPASTOREMET
DISPARGENTUROUESGRE
GISPOSTQUAMAUTEMRE
SURREXEROPRECEDAMUOS
ꝺ ccxc I ꝺ clxx l cclxxv i cxxvi INGALILEAMRESPON
DENSAUTEMPETRUSAIT
ILLIETSIOMNESSCANDA
LIZATIFUERINTINTEEGO
NUMQUAMSCANDALIZABOR
DICITILLIIHSAMENDICO
TIBIQUIAINHACNOCTEAN
TEQUAMGALLUSCANTETTER
ꝺ ccxci VI ꝺ clxxi MENEGABISAITILLIPE
TRUSETSIMEOPORTUE
RITMORITECUMNONTE
NEGABOSIMILITERET
OMNESDISCIPULIDIXE
ꝺ ccxcii I ꝺ clxxii l cclxxviii i clvi RUNTTUNCUENITIHS
CUMILLISINUILLAMQUAEDI
CITURGETZAMANI

ꝺ ccxciii VI ꝺ clxxiii ETDIXITDISCIPULISSU
ISSEDETEHICDONECUA
DAMILLUCORAREETAD
SUMPTOPETROETDUO
BFILIISZEBEDEICOEPIT
CONTRISTARIETMES
ꝺ ccxciiii IIII ꝺ clxxiiii i cvii TUSESSETUNCAITIL
LISTRISTISESTANIMA
MEAUSQUEADMORTEM
SUSTINETEHICETUIGI
ꝺ ccxcv I ꝺ clxxv l cclxxxi i clxi LATEMECUMETPRO
GRESSUSPUSILLUMPRO
CIDITINFACIEMSUAM
ORANSETDICENSPATER
MISIPOSSIBILEESTTRAN
SEATAMECALIXISTE
ꝺ ccxcvi I ꝺ clxxvi l cclxxxii i xlii UERUMTAMENNON
SICUTEGOUOLOSEDSICUT
ꝺ ccxcvii II ꝺ clxxvii l cclxxxiiii TUETUENITADDISCI
PULOSSUOSETINUENIT
EOSDORMIENTESETDI
CITPETROSICNONPO
TUISTISUNAHORAUIGI
LAREMECUMUIGILATE
ETORATEUTNONINTRE
TISINTEMPTATIONEM

IIII SPS QUIDE PROMPTUS
EST CARO AUTEM INFIR
VI MA ET ITERUM SECUNDO A
BIIT ET ORABIT DI-
CENS PATER MI SI NON
POTEST HIC CALIX TRAN
SIRE NISI BIBAM ILLUM FI
AT UOLUNTAS TUA ET
UENIT ITERUM ET IN
UENIT EOS DORMIEN
TES ERANT ENIM OCULI
EORUM GRAUATI ET RE
LICTIS ILLIS ITERUM A
BIIT ET ORABIT TERTI
O EUNDEM SERMONEM
IIII DICENS TUNC UENIT AD
DISCIPULOS SUOS ET
DICIT ILLIS DORMI
TE IAM ET REQUIESC
TE ECCE ADPROPINQUA
UIT HORA ET FILIUS HO
MINIS TRADETUR IN
MANUS PECCATORUM
SURGITE EAMUS ECCE
ADPROPINQUAUIT QUI

I ME TRADET ET ADHUC
IPSO LOQUENTE ECCE
IUDAS UNUS DE DUODECIM
UENIT ET CUM EO TURBA
MULTA CUM GLADIIS ET
FUSTIBUS MISSA PRIN
CIPIB SACERDOTUM ET
SENIORIB POPULI
II QUI AUTEM TRADIDIT EU
DEDIT ILLIS SIGNUM DI
CENS QUEMCUMQ OSCULA
TUS FUERO IPSE EST
TENETE EUM ET CONFES
TIM ACCEDENS AD IHM DIX
IT HABE RABBI ET OSCU
LATUS EST EUM IHS AUTE
DIXIT ILLI AMICE AD QU
OD UENISTI TUNC AC
CESSERUNT ET MANUS
INIECERUNT IN IHM ET
I TENUERUNT EUM ET
ECCE UNUS EX HIS QUI
ERANT CUM IHU EXTEN
DENS MANUM EXEMIT
GLADIUM SUUM ET PER
CUTIENS

SERUUMPRINCIPISSA
CERDOTUMAMPU
TAUITAURICULAMEIUS
TUNCAITILLIIESUSCON
UERTEGLADIUMTUUM
INLOCUMSUUMOMNES
ENIMQUIACCEPERINT
GLADIUMGLADIOPERI
BUNTANPUTASQUIA
NONPOSSUMROGA
REPATREMMEUMET
EXHIBEBITMIHIMO
DOPLUSQUAMDUODE
CIMMILIALEGIONIS
ANGELORUMQUOMO
DOERGOINPLEBUN
TURSCRIPTURAE
QUIASICOPORTETFI
ERIINILLAHORADIXIT
IESUSTURBISTAMQUAMAD
LATRONEMEXISTISCUM
GLADIISETFUSTIBUSCON
PREHENDEREMECO
TIDIEAPUDUOSSEDE
BAMDOCENSINTEM
PLO

ETNONMETENUISTIS
VI HOCAUTEMTOTUMFAC
TUMESTUTINPLERENTUR
SCRIPTURAEPROPHE
TARUMTUNCDISCIPULI
OMNESRELICTOEO
I FUGIERUNTATILLITE
NENTESIESUMDUXERUNT
ADCAIPHANPRINCI
PEMSACERDOTUMUBISC
RIBAEETSENIORESCON
UENERUNTPETRUSAU
IIII TEMSEQUEBATUREUMALON
GEUSQUEINATRIUMPRIN
CIPISSACERDOTUM
ETINGRESSUSINTRO
SEDEBATCUMMINIS
TRISUTUIDERETFINEM
II PRINCEPSAUTEMSACER
DOTUMETUNIUER
SUMCONCILIUMQUAE
REBANTFALSUMTES
TIMONIUMADUERSUS
IESUMUTEUMMORTI
TRADERENTETNON

INUENERUNT CUM MULTI
FALSI TESTES ACCESSIS
Mt cccxx VI Mr cxc SENT NOUISSIME AU
TE UENERUNT DUO FAL
SI TESTES ET DIXERUNT
HIC DIXIT POSSUM DESTRU
ERE TEMPLUM HOC DEI ET
POST TRIDUUM AEDIFICA
RE ILLUD ET SURGENS
PRINCEPS SACERDOTUM
AIT ILLI NIHIL RESPONDES
AD EA QUAE ISTI ADUERSUM
+ TE TESTIFICANTUR
AUTEM TACEBAT ET PRIN
CEPS SACERDOTUM AIT
ILLI ADIURO TE PER DEUM
UIUUM UT DICAS NOBIS SI
TU ES XPS FILIUS DI DI
CIT ILLI IHS TU DIXISTI
Mt cccxxi I Mr cxci L ccxcvii I lxxviii UERUMTAMEN DICO UO
BIS AMODO UIDEBITIS
FILIUM HOMINIS SEDEN
TEM A DEXTRIS UIRTUTIS
ET UENIENTEM IN NUBIB'
Mt cccxxii VI Mr cxcii CELI TUNC PRINCEPS SA
CERDOTUM SCIDIT

UESTIMENTA SUA DICENS
BLASPHEMAUIT QUID
ADHUC EGEMUS TESTIB'
Mt cccxxiii II Mr cxciii L ccxcviii ECCE NUNC AUDISTIS
BLASPHEMIAM QUID UO
BIS UIDETUR AT ILLI RES
PONDENTES DIXERUNT
Mt cccxxiiii I Mr cxciiii L ccxciiii I clxxii REUS EST MORTIS TUNC
EXPUERUNT IN FACIEM E
IUS ET COLAPHIS EUM CECI
DERUNT ALII AUTEM PAL
MAS IN FACIEM EI DEDE
RUNT DICENTES PRO
PHETIZA NOBIS XPE QUIS
EST QUI TE PERCUSSIT
Mt cccxxv I Mr cxcv L ccxci I clxvi PETRUS UERO SEDEBAT
FORIS IN ATRIO ET ACCES
SIT AD EUM UNA ANCIL
LA DICENS ET TU CUM IHU
GALILEO ERAS AT ILLE NE
GABIT CORAM OMNIB' DI
CENS NESCIO QUID DICIS
Mt cccxxvi I Mr cxcvi L ccxcii I clxxv EXEUNTE AUTEM ILLO IA
NUAM UIDIT EUM ALIA ET
AIT HIS QUI ERANT IBI ET
HIC ERAT

CUM IHU NAZARENO ET
ITERUM NEGAUIT CUM IU
RAMENTO QUIA NON NO
UI HOMINEM ET POST PU
SILLUM ACCESSERUNT
QUI STABANT ET DIXERUNT
PETRO UERE ET TU EX ILLIS
ES NAM ET LOQUELLA TUA
MANIFESTUM TE FACIT
TUNC COEPIT DETESTARI
ET IURARE QUIA NON NOS
SET HOMINEM ET CONTI
NUO GALLUS CANTAUIT
MT CCCXVII / MR CXCVII / L CCXCIII ET RECORDATUS EST PE
TRUS UERBI IHU QUOD
DIXERAT QUIA PRIUSQUAM
GALLUS CANTET TER ME
NEGABIS ET EGRESSUS
FORAS FLEUIT AMARE
MT CCCXVIII / MR CXCVIII / L CCXCV MANE AUTEM FACTO CON
SILIUM INIERUNT OMNES
PRINCIPES SACERDOTUM
ET SENIORES POPULI AD
UERSUS IHM UT EUM
MT CCCXVIIII / MR CXCVIII / L CCC / I CLXXVI MORTI TRADERENT ET
UINCTUM ADDUXERUNT

EUM ET TRADIDERUNT
PONTIO PILATO PRESIDI
MT CCCXX TUNC UIDENS IUDAS QUI
EUM TRADIDIT QUOD
DAMNATUS ESSET PE
NITENTIA DUCTUS RETU
LIT XXX ARGENTEOS PRIN
CIPIB; SACERDOTUM ET
SENIORIB; DICENS PEC
CAUI TRADENS SANGUI
NEM IUSTUM AT ILLI DIXE
RUNT QUID AD NOS TU UI
DERIS ET PROIECTIS AR
GENTEIS IN TEMPLO SE
CESSIT ABIENS LAQUEO
SE SUSPENDIT PRINCI
PES SACERDOTUM ACCEP
TIS ARGENTEIS DIXERUNT
NON LICET EOS MITTE
RE IN CORBAN QUIA PRE
TIUM SANGUINIS EST CON
SILIO AUTEM INITO EME
RUNT EX ILLIS AGRUM FIGU
LI IN SEPULTURA PERE
GRINORUM PROPTER HOC
UOCATUS EST

AGER ILLE ACHELDEMACH
HOC EST AGER SANGUI
NIS USQ· IN HODIERNŪ
DIĒ TUNC IMPLETUM
EST QUOD DICTUM EST
PER HIEREMIAM PRO
PHETĀ DICENTEM ET
ACCEPERUNT XXX· AR
GENTEOS PRETIUM AD
PRETIATI QUEM AD
PRETIAUERUNT A FILII
IS ISRAHEL ET DEDE
RUNT EOS IN AGRUM FIGU
LI SICUT CONSTITUIT
I MIHI DNS IHS AUTĒ
STETIT ANTE PRESIDĒ
ET INTERROGAUIT EŪ
PRESES DICENS TU ES
IIII REX IUDEORUM DICIT
EI IHS TU DICIS ET CUM
ACCUSARETUR A PRIN
CIPIB· SACERDOTUM ET
SENIORIB· NIHIL RES
PONDIT TUNC DICIT
ILLI PILATUS NON AUDIS
QUANTA

ADUERSUM TE DICUNT
TESTIMONIA ET NON
RESPONDIT EI AD ULLŪ UER
BUM ITA UT MIRARETUR
PRESES UEHEMENTER
II PER DIEM AUTĒ SOLLĒ
NĒ CONSUEUERAT PRE
SES DIMITTERE PO
PULO UNŪ UINCTUM QUĒ
IIII UOLUISSENT HABEBANT
AUTEM UINCTUM INSIG
NĒ QUI DICEBATUR BARAB
BAS CONGREGATIS ER
GO ILLIS DIXIT PILATUS
QUEM UULTIS DIMITTA
UOBIS BARABBAN AN
IHM QUI DICITUR XPS
SCIEBAT ENIM QUOD
PER INUIDIAM TRADIDE
X RUNT EUM SEDENTE
AUTE ILLO PRO TRIBUNA
LI MISIT AD ILLŪ UXOR EI
US DICENS NIHIL TI
BI ET IUSTO ILLI MULTA
ENIM PASSA SUM HODIE
PER UISŪ

PROPTER EUM PRINC
PES AUTĒ SACERDOTŪ
ET SENIORES PERSU
ASERUNT POPULIS UT PE
TERENT BARABBAN IHM
PROPERDE RENT
RESPONDENS AUTĒ
PILATUS AIT ILLIS QUĒ
UULTIS UOBIS DE DUO
BUS DEMITTI AT ILLI
DIXERUNT BARABBAN
DICIT ILLIS PILATUS QUID
IGITUR FACIAM DE IHŪ
QUI DICITUR XPS DICU
NT OMNES CRUCI
FIGATUR AIT ILLIS
PILATUS QUID ENIM MALI
FECIT AT ILLI MAGIS
CLAMABANT DICEN
TES CRUCIFIGATUR
UIDENS AUTĒ PILATUS
QUIA NIHIL PROFICERET
SED MAGIS TUMULTŪ
FIERET ACCEPIT AQUA
LAUIT MANUS CORAM
POPULO DICENS INNOCENS
EGO SUM

A SANGUINE HUIUS IUS
TI UOS UIDERITIS ET
RESPONDENS UNIUER
SUS POPULUS DIXIT
SANGUIS EIUS SUPER
NOS ET SUPER FILIOS
NOSTROS TUNC DIMI
SIT ILLIS BARABBAN
IHM AUTEM FLAGEL
LATUM TRADIDIT EIS UT
CRUCIFIGERETUR TUNC
MILITES PRESIDIS
SUSCIPIENTES IHM
IN PRETORIO CONGRE
GAUERUNT AD EUM U
NIUERSAM COHORTEM
ET EXUENTES EUM CLA
MYDEM COCCINEAM CIR
CUMDEDERUNT EI ET PLEC
TENTES CORONAM DE
SPINIS POSUERUNT
SUPER CAPUT EIUS
ET HARUNDINEM IN DEX
TERA EIUS ET GENU FLEX
O ANTE EUM INLUDE
BANT

DICENTES HAUE REX IUDE
ORUM ET EXPUENTES
IN EU ACCEPERUNT HARUN
DINEM ET PERCUTIEBANT
CAPUT EIUS ET POST
QUAM INLUSERUNT EI
EXUERUNT EUM CLAMY
DEM ET INDUERUNT EU
UESTIMENTIS EIUS ET
DUXERUNT EUM UT CRU
CIFIGERENT EXEUNTES
AUTE INUENERUNT HO
MINEM CYRENEU NO
MINE SIMONE HUNC AN
GARIZAUERUNT UT TOL
LERET CRUCEM EIUS ET
UENERUNT IN LOCU QUI
DICITUR GOLGOTHA QUOD
EST CALUARIAE LOCUS
ET DEDERUNT EI UINU
BIBERE CUM FELLE MIX
TUM ET CUM GUSTASSET
NOLUIT BIBERE POST
QUAM AUTE CRUCIFIX
ERUNT EU DIUISERUNT

UESTIMENTA EIUS SOR
TEM MITTENTES UT INPLE
ATUR QUOD DICTUM EST
PER PROPHETA DIUISE
RUNT UESTIMENTA ME
A SIBI ET SUPER UESTE
MEAM MISERUNT SORTE
ET SEDENTES SERUABANT
EUM ET INPOSUERUN
SUPER CAPUT EIUS CAU
SAM IPSIUS SCRIPTA HIC
EST IHS REX IUDEORU
TUNC CRUCIFIXI SUNT CU
EO DUO LATRONES UNUS
A DEXTRIS ET UNUS A SI
NISTRIS PRETEREUN
TES AUTE BLASPHEMA
BANT EUM MOUENTES
CAPITA SUA ET DICENTES
UA QUI DESTRUIT TEM
PLU ET IN TRIDUO ILLUD
ITERU REAEDIFICAT SAL
UA TEMET IPSUM SI FILI
US DI ES DESCENDE DE
CRUCE SIMILITER ET PR
INCIPES

SACERDOTUM INLUDEN
TES SCRIBIS ET SENIORIB·
DICEBANT ALIOS SALUOS
FACIT SEIPSŪ NON POTEST
SALUUM FACERE SI REX
ISRAHEL EST DESCENDAT
NUNC DE CRUCE ET CRE
DIMUS EI CONFIDIT IN
DO LIBERET NUNC EUM
SI UULT DIXIT ENIM QUIA DI
MT cccxl. II MR ccxviii L cccxxvi FILIUS SUM IDIPSŪ AUTĒ
ET LATRONES QUI CRUCI
FIXI ERANT CUM EO INPRO
PERABANT EI ET POSTQUĀ
MT cccxli II MR ccxx L cccxxvii CRUCIFIXUS EST A SEX
TA AUTEM HORA TENEBRE
FACTAE SUNT SUPER UNI
UERSAM TERRĀ USQ· AD
MT cccxlii VI MR ccxxi HORĀ NONAM ET CIRCA
HORAM NONAM CLAMA
UIT IHS UOCE MAGNA DI
CENS HELI HELI LAMA SA
BACTHANI QUOD EST DS
MEUS DS MEUS UT QUID
ME DERELIQUISTI QUIDĀ
AUTEM

ILLIC STANTES ET AUDIEN
TES DICEBANT HELIĀ
MT cccxliii II MR ccxxii L cccxxviii UOCAT ISTE ET CONTI
NUO CURRENS UNUS EX
EIS ET ACCEPTA SPON
GIA INPLEUIT ACETO ET
INPOSUIT HARUNDINI
MT cccxliiii I MR ccxxiii L cccxxviiii IO cc iiii ET DABAT EI BIBERE CE
TERI UERO DICEBANT
SINE UIDEAMUS AN UE
NIAT HELIAS LIBERANS
EUM IHS AUTEM ITERŪ
CLAMANS UOCE MAG
NA EMISIT SPM ET EC
MT cccxlv II MR ccxxiiii L cccxxviii CE UELU TEMPLI SCIS
SUM EST IN DUAS PARTES
A SUMMO USQ· DEORSU
MT cccxlvi X ET TERRA MOTA EST
ET PETRE SCISSAE SUNT
ET MONUMENTA APER
TA SUNT ET MULTA COR
PORA SCORUM QUI DOR
MIERUNT SURREXERUNT
EXEUNTES DE MONU
MENTIS POST RESUR

REGIONE EIUS UENE
RUNT IN SCAM CIUITA
TEM ET MULTIS APPARU
II ERUNT CENTURIO AU
TEM ET QUI CUM EO ERANT CUS
TODIENTES IHM UISO
TERREMOTU ET HIS
QUAE FIEBANT TIMU
ERUNT UALDE DICEN
TES UERE FILIUS DEI ERAT
VI ISTE ERANT AUTEM ET
MULIERES MULTAE
A LONGE QUAE SECUTAE
ERANT IHM A GALILEA
MINISTRANTES EI INTER
QUAS ERAT MARIA MAG
DALENE ET MARIA IACO
BI ET IOSEPH MATER ET
MATER FILIORUM ZEBE
I DEI CUM SERO AUTEM
FACTUM ESSET UENIT QUIDAM
HOMO DIUES AB ARIMA
THIA NOMINE IOSEPH
QUI ET IPSE DISCIPULUS
ERAT IHU HIC ACCES

SIT AD PILATUM

ET PETIIT CORPUS IHU TUNC
PILATUS IUSSIT REDDI COR
I PUS ET ACCEPTO CORPO
RE IOSEPH INUOLUIT IL
LUD IN SYNDONE MUNDA ET
POSUIT ILLUD IN MONUMEN
TO SUO NOUO QUOD EXCI
DERAT IN PETRA ET ADUOL
UIT SAXUM MAGNUM AD
OSTIUM MONUMENTI ET A
VI BIIT ERAT AUTEM IBI MA
RIA MAGDALENE ET ALTE
RA MARIA SEDENTES CON
TRA SEPULCHRUM ALTERA AUTEM
DIE QUAE EST POST PARASCE
UEN CONUENERUNT PRINCI
PES SACERDOTUM ET PHARI
SEI AD PILATUM DICEN
TES DOMINE RECORDATI SU
MUS QUIA SEDUCTOR IL
LE DIXIT ADHUC UI
UENS POST TRES DIES
RESURGAM IUBE ERGO CUS
TODIRI SEPULCHRUM
USQUE IN DIEM TERTIUM

FORTE UENIANT

DISCIPULI EIUS ET FU
RENTUR EUM ET DI
CANT PLEBI SURREX
IT A MORTUIS ET ERIT
NOUISSIMUS ERROR
PEIOR PRIORI AIT IL
LIS PILATUS HABETIS CUS
TODES ITE CUSTODITE
SICUT SCITIS ILLI AUTĒ
ABEUNTES MUNIERUNT
SEPULCHRŪ SIGNAN
TES LAPIDĒ CUM CUS
TODIBUS
UESPERE AUTĒ SAB
BATI QUAE LUCESCIT IN
PRIMA SABBATI UENIT
MARIA MAGDALENE
ET ALTERA MARIA UIDE
RE SEPULCHRŪ ET EC
CE TERRAEMOTUS FAC
TUS EST MAGNUS
ANGELUS ENIM DNI
DESCENDIT DE CAELO ET
ACCEDENS REUOLUIT
LAPIDĒ ET SEDEBAT
SUPER EUM

ERAT AUTĒ ASPECTUS
EIUS SICUT FULGOR
ET UESTIMENTŪ
EIUS SICUT NIX PRE
TIMORE AUTĒ EIUS
EXTERRITI SUNT
CUSTODES ET FACTI
SUNT UELUT MORTUI
RESPONDENS AU
TĒ ANGELUS DIXIT
MULIERIB· NOLITE
TIMERE UOS SCIO
ENIM QUOD IHM QUI
CRUCIFIXUS EST QUAE
RITIS NON EST HIC
SURREXIT ENIM SICUT
DIXIT UENITE ET UI
DETE LOCŪ UBI PO
SITUS ERAT DNS ET
CITO EUNTES DICI
TE DISCIPULIS EIUS
QUIA SURREXIT A MOR
TUIS ET ECCE PRAE
CEDIT UOS IN GALI
LAEA IBI EUM UIDEBI
TIS

ECCEPREDIXIUOBIS
ETEXIERUNTCITODE
MONUMENTOCUMTI
MOREETGAUDIOMAG
NOCURRENTESNUNTI
AREDISCIPULISEIUS
ETECCE IHS OCCUR
RITILLISDICENSHABE
TEILLAEAUTĒACCESSE
RUNTETTENUERUNT
PEDESEIUSETADORA
UERUNTEUMTUNCAIT
ILLIS IHS NOLITETIME
REITENUNTIATEFRATRI
B·MEISUTEANTINGALI
LEAIBIMEUIDEBUNT
QUAECUMABISSENT
ECCEQUIDĀDECUSTO
DIB·UENERUNTINCIUI
TATĒETNUNTIAUERUNT
PRINCIPIB·SACERDOTU
OMNIAQUAEFACTAFU
ERANTETCONGREGATI
CUMSENIORIB·CONSI
LIOACCEPTOPECUNIA
CO PIOSA

DEDERUNTMILITIB·DI
CENTESDICITEQUIADIS
CIPULIEIUSNOCTEUENE
RUNTETFURATISUNT
EUNOBISDORMIENTIB·
ETSIHOCAUDITUFUERIT
APRESIDENOSSUADE
BIMUSEIETSECUROSUOS
FACIEMUSATILLIACCEP
TAPECUNIAFECERUNT
SICUTERANTDOCTIET
DIUULGATUESTUERBU
ISTUDAPUDIUDEOSUS
Q·INHODIERNUDIEM
UNDECIMAUTEDISCI
PULIABIERUNTINGALI
LEAINMONTEUBICON
STITUERATILLIS IHS ET
UIDENTESEUMADORA
UERUNTQUIDAUTEMDU
BITAUERUNTETACCE
DENS IHS LOCUTUSEST
EISDICENSDATAESTMI
HIOMNISPOTESTASIN
CAELOETINTERRA

EUNTESNUNCDOCE
TEOMNESGENTES
BAPTIZANTESEOSIN
NOMINEPATRISETFILII
ETSPSSCIDOCENTES
EOSSERUAREOMNI
AQUAECUMQ·MANDA
UIUOBISETECCEEGO
UOBISCUMSUMOMNI
BUSDIEB·USQUEAD
CONSUMMATIONEM
SAECULI

Incip. praef. euang. secun. marcum

MARCUS EVANGE

lista di electus et petri
in baptismate filius atque in
diuino sermone discipulus
sacerdotium in israhel agens
secundum carnem leuita
conuersus ad fidem xpi euan
gelium in italia scribsit osten
dens in eo quid generi suo debe
ret et xpo nam initium principii
in uoce propheticae exclama
tionis instituens ordinem
leuiticae electionis ostendit
ut praedicans praedistinatum
iohannem zacchariae in uoce
angeli enuntiantis emissum
non solum uerbum caro factū
sed corpus dñi per uerbum di
uinae uocis animatum initio
euangelicae predicationis
ostenderet ut qui haec legens
sciret cui initium carnis in dño
et dĩ aduenientis habitaculū
caro deberet agnoscere atque
in se uerbum uocis quod in con
sonantibus perdiderat inue I
niret denique et perfecti
euangelii opus intrasset a bap
tismo dñi praedicare dm̄ in II
choans non laborauit natiui
tatem carnis quam in prioribus
uiderat dicere sed totus in
primis expositionem deserti III
ieiunium numeri temptatio
nem diabuli congregationem IIII
bestiarum et ministerium V
protulit angelorum ut institu
ens nos ad intellegendum sin
gula in breui conpingens nec
auctoritatem facte rei ademeret
et per ficiendi operis plenitu
dinem non negaret denique
amputasse sibi post fidem
pollicem dicitur ut sacerdotio
reprobus haberetur sed tan
tum consentiens fidei pre
distinata potuit electio ut
nec sic in opere uerbi perderet
quod prius meruerat in genere
nam alexandriae episcopus
fuit cuius et singula opus
scire et euangelii in se dicta
disponere et disciplinam in se
legis agnoscere et diuinam
in carne intellegere naturam
que in nos primum requiri
dehinc inquisita uolumus
agnoscere habentes mercedē
exhortationis quō qui plantat
et qui rigat unum sunt qui autē
incrementum praestat ds est.

Expl. praef. euang. secund. marcū
Incip. breuis eiusdē euangelii

Erat iohannis baptizans in deserto et descendit
super ihm sps scs et fuit in deserto
temptatus

Post quam traditus est iohannes
praedicabat ihs et uocauit disci
pulos suos et hominem a spū
inmundo sanauit

Socrum petri a febribus liberauit
et quaerebant turbae ut saluentur
Rogauit ihm leprosos et mundauit eū
Et sanans paralyticum dixit et tolle

grabatum tuum et uade et iaco
bus secutus ihm
VI Non est opus sanis medicus sed
male habentibus et non posunt
ieiunare filii sponsi sponso praesente
VII Discipuli uellentes spicas sabba
tis manducabant
VIII In synagoga hominem habente
manum aridam sanauit ihs
VIIII Et cum multos infirmos sanaret
apostolos nominatim uocauit
X Omne regnum aduersum se diuisum
non stabit et qui dixerit in spm scm
non remittetur ei et hii sunt fra
tres mei qui faciunt uolunta
tem patris mei
XI Ecce exiit qui seminat seminare
et dum seminat et cetera
XII Homo misit semenem et cum dor
mit exiit semen et fecit spicam
et misit falcem
XIII Dormiens in nauicula ihs facta
tempestate excitatus conpes
cuit uentum et mare
XIIII In regione gerassenorum hominem
a legione daemo
XV Et cum filia principis a mortuis
suscitaret mulierem a proflu
uio sanguinis saluauit sua
XVI Non est propheta acceptus in patria
XVII Misit ihs ducati discipulos suos
ut praedicarent et infirmos
curarent
XVIII Herodes decollauit iohannem
et uenerunt discipuli ad ihm
et refecit eos
XVIIII De quinque panibus in quinque
milia hominum

XX Ubi super fluctu maris ambulauit
et infirmos sanauit
XXI Non lotis manibus aedere non
communicant hominem
XXII Non licet tollere panem filiorum
et mittere canib; et mundauit
puellam a daemonio
XXIII Hominem surdum et mutum
sanauit ut audiret et loqueretur
XXIIII De septe panes in quattuor
milia hominum
XXV Cauete a fermento phariseorum
et caecus uidit uideo homines
sicut arbores ambulantes
XXVI Dicit ihs quem me esse dicunt
homines et dixit qui uult me se
qui tollat crucem suam
XXVII In monte uisi sunt cum ihu moyses
et helias
XXVIII Puerum a daemonio mundauit
quem discipuli eicere non potuerunt
XXVIIII Dixit iohannes dne uidimus
quendam eicientem daemonia
qui non sequitur nobiscum
et de manu et pede et oculo perdendo
XXX Non debere dimitti uxorem et de
bere suscipi regnum di ut puer
XXXI Qui pecunias habent difficile
intrabunt in regnum di
Qui uoluerit in uobis esse pri
mus erit omnium seruus
XXXII Quendam caecum sedentem
secus uiam inluminauit ihs
XXXIII Sedentib; super pullum tur
ba clamabat osanna
XXXIIII Cum male dicet ihs arborem
ficus uendentes eiciebat
de templo

xxxv Baptismum iohannis de celo fuit
an ex hominibus
xxxvi De uinea et colonos qui occide
runt heredem·
xxxvii Reddite quae dī sunt dō et quae
cesaris caesari
xxxviii De septem fratres qui unam
uxorem habuerunt et debere
xxxviiii diligere dm̄ et proximum
Cum interrogaret de xp̄o
cuius filius sit dixit cauete
a scribis
xl, Laudauit ihs̄ uiduam quae mi
sit quadrantem in gazofilacio
xli Et cum diceret de lapides
templi designauit nouissimū
xlii tempus
Et mulier quaedam cum per
funderet ihm̄ unguento abiit
iudas ut traderet eum et man
ducauit ihs̄ cum discipulis pascha
xliii Dixit ihs̄ hoc est corpus meū
et sanguis meus qui pro mul,
tis effundetur
xliiii Et cum dixisset petro ter
me negabis ait orate ne ueniа
tis in temptationem
Cum duceretur ihs̄ ad caiphā
quidam sequebatur amictus
sindonem et ductus est
ihs̄ ad passionem
xlv Post resurrectionem appa
ruit ihs̄ apostolis et dixit
qui crediderit et baptizatus
fuerit saluabitur qui non
crediderit damnabitur
et receptus est in caelis dn̄s·

INITIUMEUANGELIIIHU
XPIFILIDISICUTSCRIP
TUMESTINESAIAPRO
PHETAECCEMITTOAN
GELUMEUANTEFACIE
TUAQUIPREPARABIT
UIAMTUAMUOXCLA
MANTISINDESERTO
PARATEUIADNIRECTAS
FACITESEMITASEIUS
FUITIOHANNESINDE
SERTOBAPTIZANSET
PREDICANSBAPTIS
MUPENITENTIAEINRE
MISSIONEPECCATO
RUMETEGREDIEBA
TURADILLUMOMNISRE
GIOIUDEAEETHIERU
SOLYMITAEETBAPTI
ZABANTURABILLOINIOR
DANENCONFITENTES
PECCATASUAETERAT
IOHANNESUESTITUS
PILISCAMELLIETZONA
PELLICIACIRCALUMBOS
EIUS

ETLUCUSTASETMELSIL
UESTREEDEBATQUI
PREDICABATDICENS
UENIETFORTIORME
POSTMECUIUSNON
SUDIGNUSPROCU
BENSSOLUERECOR
RIGIAMCALCIAMEN
TORUEIUSEGOBAPTI
ZAUIUOSINAQUAIL
LEUEROBAPTIZAUIT
UOSSPUSCOFACTU
ESTAUTEINDIEBILLIS
UENITIHSANAZARETH
GALILEAEETBAPTIZA
TUSESTINIORDANEN
ABIOHANNEETASCEN
DENSSTATIMDEAQUAUI
DITAPERTOSCELOS
ETSPMTAMQUAMCO
LUMBADESCENDEN
TEETMANENTEINIP
SOETUOXFACTAEST
DECELISTUESFILIUS
MEUSDILECTUSINQUO
CONPLACUI

II ETSTATIMSPSEXPULIT
EUMINDESEEU̅INDESER
TU̅ETERATINDESERTO
XL·DIEB·ETXL·NOCTIB·
ETTEMPTABATURASATANA
VI ERATQ·CUMBESTEIS
ETANGELIMINISTRABANTI
II IIII POSTQUAMTRADITUS
ESTIOHANNISUENIT
IHSINGALILEAMPRED
CANSEUANGELIUREG
VI NICTODICENSQUONIMPLE
TU̅ESTTEMPUSETAD
PROPINQUAUITREGNU̅
DI·PAENITEMINIETCRE
DITEINEUANGELIU̅ET
PRETERIENSSECUSMA
REGALILEAEUIDITSIMO
NEETANDREA̅FRATRE̅
EIUSMITTENTESRETIA
INMAREERANTENIM
II PISCATORES·ETDIXITEIS
IHSUENITEPOSTME
ETFACIAMUOSFIERIPIS
CATORESHOMINUMET
PROTINUS

RELICTISRETIB·SECUTI
VI SUNTEUM·ETPROGRES
SUSINDEPUSILLUUIDIT
IACOBUMZEBEDEIET
IOHANNE̅FRATRE̅EIUS
ETIPSOSINNAUICON
PONENTESRETIAET
STATIMUOCAUITIL
LOSETRELICTOPATRE
SUOZEBEDEOINNAUI
CENNARIISSECUTISTEU̅
VIII ETINGREDIUNTUREX
PHARNAUMETSTATIM
SABBATISINGRESSUS
SYNAGOGAMDOCE
II BATEOS·ETSTUPEBANT
SUPERDOCTRINAEIUS
ERATENIMDOCENSEQA
SIPOTESTATE̅HABENS
ETNONSICUTSCRIBAE
VIII ETERATHOMOINSYNA
GOGAEORUMINSPU̅INM
MUNDOETCLAMAUIT
DICENSQUIDNOBISET
TIBIIHUNAZARENEUE
NISTIPERDERENOS

SCIO QUIA SIS SCS DI ET CO
MINATUS EI IHS DICENS OB
MUTESCE ET EXI DE HOMI
NE ET DISCERPENS EUM SPS
INMUNDUS ET EXCLAMANS
UOCE MAGNA EXIIT AB EO
ET MIRATI SUNT OMNES
ITA UT CONQUIRERENT IN
TER SE DICENTES QUID
NA EST HOC QUAE DOCTRI
NA HAEC NOUA QUIA IN PO
TESTATE ET SPIRITIB; IN
MUNDIS IMPERAT ET O
BOEDIUNT EI ET PROCES
SIT RUMOR EIUS STATIM
ꝏ XII III IN OMNEM REGIONEM GALILEAE
ꝏ·I·XV II VIII L:XXIII EGRESSUS AUTEM DE SY
NAGOGA UENIT IN DOMU(M)
SIMONIS ET ANDREAE
CUM IACOBO ET IOHANNE
DISCUMBEBAT AUTEM SOCRUS
SIMONIS FEBRICITANS
ET STATIM DICUNT EI DE IP
SA ET ACCEDENS ELEUA
UIT EAM ADPREHENSA MA
NU EIUS

ET CONTINUO DIMISIT EAM
FEBRIS ET MINISTRABAT
EIS UESPERE AUTEM FACTO
CUM OCCIDISSET SOL AD
FEREBANT AD EUM OMNES
MALE HABENTES ET DAE
MONIA HABENTES ET E
RAT OMNIS CIUITAS CON
GREGATA AD IANUAM ET CU
RAUIT MULTOS QUI UEX
ABANTUR UARIIS LANGUO
RIB; ET DAEMONIA MULTA
ꝏ XII VIII L:XXIII EICIEBAT ET NON SINE
BAT EA LOQUI QUIA SCIE
ꝏ·XIII IIII L:XXIIII BANT EUM ET DILUCULO
UALDE SURGENS ABIIT IN
DESERTUM LOCUM IBIQ; ORA
BAT ET SECUTUS EST EUM
SIMON ET QUI CUM ILLO ERANT
ET CUM INUENISSENT EUM
DIXERUNT EI QUIA OMNES
QUAERUNT TE ET AIT ILLIS
EAMUS IN PROXIMOS
UICOS ET CIUITATES UT
ET IBI PREDICEM AD HOC ENIM
UENI

ETERATPREDICANSINSYNA
GOGISEORŪETOMNIGALI
LEAETDEMONIAEICIENS
Mt xiiii II IIII Mt lxiiii L· xxxiiii ETUENITADEŪLEPRO
SUSDEPRECANSEŪETDI
CENSSIUISPOTESMEMUN
DAREIHSAUTEMMISERTUS
ESTEIUSETEXTENDENS
MANŪSUĀETTANGENSEŪ
ETAITILLIUOLOMUNDARE
ETCŪDIXISSETSTATIMDIS
CESSITABEOLEPRAETMUN
DATUSESTETAITILLIUIDE
NEMINIDIXERISSEDUA
DEOSTENDETEPRINCIPI
SACERDOTŪETOFFERPRO
EMUNDATIONETUAQUE
PRECEPITMOYSESINTES
Mt xviiii X TIMONIUMILLIS·ATILLE
EGRESSUSCOEPITPRE
DICARETDIFFAMARESER
MONĒITAUTIAMNONPOS
SETMANIFESTEINCIUI
TATĒINTROIRESEDFORIS
INDESERTISLOCISESSE
ETCONUENIE

BANTADEŪUNDIQUE
Mt xx V Mt lxxi L· xxxiii L· xxxiiii ETCŪUENISSETCAPHAR
NAUPOSTDIESETAUDITŪ
ESTQUODINDOMOESSET
ETCONUENERUNTMULTI
ITAUTNONCAPERETUSQ·
ADIANUAETLOQUEBATUR
EISUERBŪETUENERUNT
FERENTESADEŪPARALY
TICUMQUIAQUATTUOR
PORTABATURETCŪNON
POSSENTEŪILLIOFFERRE
PRAETURBANUDAUERŪT
TECTŪUBIERATETPATE
FACIENTESMISERUNT
GRAUATŪINQUOPARALY
TICUSIACEBATCŪUIDIS
SETAUTEMIHSFIDEILLORŪ
AITPARALYTICOFILIDIMIT
TUNTURTIBIPECCATA
ERANTAUTĒILLICQUIDAM
DESCRIBISSEDENTESET
COGITANTESINCORDIB·
SUISQUIDHICSICLOQUI
TURBLASPHEMATQUISPO
TESTDIMITTEREPECCATA

NISI SOLUS DS QUOS TA
TIM COGNITO IHS SPU
SUO QUIA SIC COGITA
RENT INTRA SE DICIT IL
LIS QUID ISTA COGITATIS
IN CORDIB· UESTRIS QUID
EST FACILIUS DICERE
PARALYTICO DIMITTU
NTUR TIBI PECCATA AN
DICERE SURGE ET TOL
LE GRAUATTUM TUUM ET AM
BULA UT AUTEM SCIATIS QUIA POTES
TATEM HABET FILIUS HO
MINIS IN TERRA DIMIT
TENDI PECCATA AIT PA
RALYTICO TIBI DICO SUR
GE TOLLE GRAUATTUM TU
UM ET UADE IN DOMUM TUAM
ET STATIM ILLE SURREXIT
ET SUBLATO GRAUATTO
ABIIT CORAM OMNIB·
ITA UT ADMIRARENTUR
OMNES ET HONORIFI
CARENT DM DICENTES
QUIA NUMQUAM SIC UIDI
MUS

XXI
XX
L XXIIII

ET EGRESSUS EST RURSUS
AD MARE OMNISQUE TUR
BA UENIEBAT AD EUM
ET DOCEBAT EOS ET CUM
PRAETERIRET UIDIT LE
UIN ALPHEI SEDENTEM AD
TELONEUM ET AIT ILLI SE
QUERE ME ET SURGENS
SECUTUS EST EUM

VI

XXIII
LXX
L XXV
IIII

ET FACTUM EST CUM ACCU
BERET IN DOMO ILLI
US ET MULTI PUBLICANI
ET PECCATORES SI
MUL DISCUMBEBANT
CUM IHU ET DISCIPULIS E
IUS ERANT ENIM QUI ET SEQUE
BANTUR EUM MULTI ET
SCRIBAE ET PHARISEI UIDEN
TES QUIA MANDUCARET
CUM PECCATORIB· ET
PUBLICANIS DICEBANT
DISCIPULIS EIUS QUARE
CUM PUBLICANIS ET PEC
CATORIB· MANDUCAT
MAGISTER UESTER

HEC AUDITO IHS AIT ILLIS
NONNECESSEHABENT
SANIMEDICUSSEDQUI
MALEHABENTNONE
NIUENIUOCAREIUS
TOSSEDPECCATORES
ETERANTDISCIPULI
IOHANNISETPHARISEI
IEIUNANTESETUENIUNT
ETDICUNTEIQUAREDIS
CIPULIIOHANNISETPHA
RISEORUMIEIUNANTTUI
AUTEMDISCIPULINONIE
IUNANTETAITILLISIHS
NUMQUIDPOSSUNTFILII
NUPTIARUMQUAMDIUSPON
SUSCUMILLISESTIEIU
NAREQUANTOTEMPO
RESHABENTCUMSPON
SUMNONPOSSUNTIEIU
NAREUENIENTAUTEM
DIESCUMAUFERETURAB
EISSPONSUSETTUNC
IEIUNABUNTINILLISDIE
B·NEMOADSUMENTUM

PANNIRUDISADSUIT
UESTIMENTOUETE
RIALIOQUINAUFERT
SUPPLEMENTUMNO
UUMAUETERIETMAIOR
SCISSURAFITETNE
MOMITTITUINUMNO
UUMINUTRESUETE
RESALIOQUINRUMPET
UINUMUTRESETUINUM
EFFUNDETURETU
TRESPERIBUNTSED
UINUMNOUUMINUTRES
NOUOSMITTI·D·EB
VII
ETFACTUMESTITERUM
CUMSABBATISAMBU
LARETPERSATADIS
CIPULIUEROEIUSCO
EPERUNTUELLERESPI
CASPHARISEIAUTEM
DICEBANTEIECCEQUID
FACIUNTSABBATIS
QUODNONLICETETA
ITILLISNUMQUAMLE
GISTISQUIDFECERIT
DAUID

QUANDONECESSITATEHA
BUITETESURIITIPSEET
QUICU̅EOERANTQUOMO
DOINTROIITINDOMUMDI
SUBABIATHARPRINCIPE
SACERDOTU̅ETPANES
PROPOSITIONISMANDU
CAUITQUOSNONLICEBAT
MANDUCARENISISOLIS
SACERDOTIB·ETDEDIT
EISQUICU̅EOERANT
II ETDICEBATEISSABBATU̅
PROPTERHOMINE̅FACTU̅
ESTETNONHOMOPROP
TERSABBATUITAQ·DNSEST
FILIUSHOMINISETIASABBATI
VIIII ETINTROIUITITERU̅IN
SYNAGOGA̅ETERATIBIHO
MOHABENSMANU̅ARIDA̅
ETOBSERUABANTEU̅SI
SABBATISCURARETUTAC
CUSARENTEU̅ETAITHO
MINIHABENTIMANU̅ARI
DA̅SURGEINMEDIOET
DICITILLISLICETSABBA
TISBENEFACERE

ANIMA̅SALUA̅FACE
REANPERDERE·ATILLITA
CEBANTETCIRCU̅SPICIENS
EOSCU̅INDIGNATIONECON
TRISTATUSSUPRACAECITA
TECORDISEORU̅DICITHO
MINIEXTENDEMANU̅TUA̅
ETEXTENDITETRESTITUTA
IIII ESTMANUSILLI EXEUNTES
AUTE̅STATIMPHARISEICU̅
HERODIANISCONSILIU̅FACI
EBANTADUERSUSEU̅QUO
MODOEU̅PERDERENT
IHSAUTE̅CUMDISCIPULIS
SUISSECESSITADMARE
I ETMULTATURBAAGALILAEA
ETIUDEASECUTAESTEU̅
ETABHIERUSOLYMISET
ABIDUMEAETRANSIORDANE̅
ETQUICIRCATYRU̅ETSIDO
NE̅MULTITUDOMAGNAAU
DIENTESQUAEFACIEBAT
UENERUNTADEUM
VIII ETDIXITDISCIPULISSUIS
UTNAUICULASIBIDESER
UIRETPROPTER

TURBĀNECONPRIMERENT
EUMMULTOSENIMSANABATITA
UTINRUERENTINEUMUTILLŪ
TANGERENTQUOTQUOTHA
BEBANTPLAGASETSPSINMUN
DICUMILLUMUIDERENTPRO
MR·XXXIIII IIII L XXXIII CEDEBANTEIETCLAMABANT
DICENTESQUIATUESFILIUS
DIETUEHEMENTERCOMMI
NABATURILLISNEMANIFES
MR·XXXIIII II MT LXXX L LXXXVI TARENTILLŪETASCENDENS
INMONTEMUOCAUITADSE
QUOSUOLUITIPSEETUENE
RUNTADEUMETFECITUTES
SENTXIICUMILLOETUTMITTE
RETEOSPREDICAREETDEDIT
ILLISPOTESTATEMCURANDIIN
FIRMITATESETEICIENDIDE
MR XXX II MT LXXXI L XLIIII MONIAETINPOSUITSIMO
NINOMENPETRUSETIACO
BUMZEBEDEIETIOHANNEMFRA
TREIACOBIETINPOSUITEIS
NOMINABOANERGESQUOD
ESTFILIITONITRUIETANDRE
AMETPHILIPPUMETBARTHO
LOMEUMETMATHEUM

ETTHOMANETIACOBUMAL
PHEIETTATHEUMETSIMO
NECHANANEUMETIUDA
SCARIOTHQUITRADIDITEŪ
MR·XXXI X ETUENIUNTADDOMŪ
ETCONUENITITERUMTUR
BAITAUTNONPOSSENT
NEQ·PANEMMANDUCARE
ETCUMAUDISSENTSUIEX
IERUNTTENEREEUMDI
CEBANTENIMQUODINFU
ROREMUERSUSEST
MR XXXII II MT CXXI L CXXII ETSCRIBEQUIABHIERU
SOLYMISDESCENDE
RANTDICEBANTQUOBE
ELZEBULHABETETQUIA
INPRINCIPEDEMONIO
RUMEICITDEMONIA
MR XXXIII II MT CXXIII L CXXIIII ETCONUOCATISEISIN
PARABOLISDICEBATIL
LISQUOMODOPOTEST
SATANASSATANANEICE
REETSIREGNUMINSEDI
UIDATURNONPOTEST
STAREREGNUMILLUD·

ETSIDOMUS SUPERSE
METIPSA DISPARTIATUR
NONPOTESTDOMUSIL
LASTAREETSISATANAS
CONSURREXERITINSE
METIPSU DISPERTITUS
ESTETNONPOTESTSTA
RESEDFINEHABETNE
MOPOTESTUASAFOR
TISINGRESSUSINDOMU
DIRIPERENISIPRIUSFO[R]
TEMALLIGETETTUNC
DOMUMEIUSDIRIPIET
AMENDICOUOBISQUO
OMNIADIMITTENTUR
FILIISHOMINUPECCATA
ETBLASPHEMIAEQUIB·
BLASPHEMAUERUNTQUI
AUTEBLASPHEMAUERIT
INSPUSCO NONHABET
REMISSIONEINAETER
NUSEDREUSERITAETER
NIDELICTIQUODICEBA
NTILLUSPMINMUNDU
HABERE ETUENIUNT
MATEREIUS ETFRATRES

ETFORISSTANTESMI
SERUNTADILLUMUO
CANTES EU SEDEBAT
CIRCAILLUMTURBA
ETDICUNTEI ECCEMA
TERTUA ETFRATRESTUI
FORISQUERUNTTEET
RESPONDENSEISAIT
QUAEESTMATERMEA
ETFRATRESMEIETCIR
CUSPICIENSEOSQUI
INCIRCUITUEIUSSEDE
BANTAITECCEMATER
MEAETFRATRESMEI
QUIENIMFECERITUO
LUNTATEM DI HICME
USFRATERETSOROR
ETMATEREST
XL ETITERUMCOEPIT
DOCEREADMAREET
CONGREGATAESTAD
EU TURBAMULTAITAUT
INNAUEASCENDENS
SEDERETINMARIETOM
NISTURBASTABATINLI
TOREETDICEBATILLIS
INDOCTRINASUA

AUDITE ECCE EXIIT SE
MINANS AD SEMINAN
DUM ET DUM SEMINAT
ALIUD CECIDIT CIRCA
UIAM ET UENERUNT
UOLUCRES ET COME
DERUNT ILLUD ALIUD UE-
RO CECIDIT SUPER PE
TROSA UBI NON HABEBAT
TERRAM MULTAM ET STA
TIM EXORTUM EST QUO
NON HABEBAT ALTITU
DINE TERRAE ET QUAN
DO EXORTUS EST SOL
AESTUAUIT ET EO QUOD
NON HABERET RADICE
EXARUIT· ET ALIUD CE
CIDIT IN SPINAS ET AS
CENDERUNT SPINAE ET
SUFFOCAUERUNT ILLUD
ET FRUCTUM NON DEDIT
ET ALIUD CECIDIT IN
TERRAM BONAM ET DABAT
FRUCTUM ASCENDENTE
ET CRESCENTEM ET AD
FEREBAT FRUCTUM UNU

TRICENSIMUM ET U
NUS SEXAGENSIMUM ET
UNUM CENTISIMUM ET
DICEBAT QUI HABET
AURES AUDIENDI AU
DIAT ET CUM ESSET
SINGULARIS INTERRO
GAUERUNT EUM HII
QUI CUM EO ERANT
DUODECIM DE PARA
BOLIS ET DICEBAT EIS
UOBIS DATUM EST NOS
SE MYSTERIUM REGNI
DEI· ILLIS AUTEM QUI FORIS
SUNT IN PARABOLIS
OMNIA FIUNT UT UIDEN
TES UIDEANT ET NON
UIDEANT ET AUDIEN
TES AUDIANT ET NON
INTELLEGANT NE QUAN
DO CONUERTANTUR
ET DIMITTANTUR EIS
PECCATA ET AIT ILLIS
NESCITIS PARABOLA
HANC ET QUANDO OM
NES PARABOLAS COG
NOSCETIS

QUISEMINATUERBŪSE
MINATHIAUTĒSUNTQUI
CIRCAUIAMUBISEMINA
TURUERBUMETCŪAUDIE
RINTCONFESTIMUENIT
Z ATANIASETAUFERET
UERBUMQUODSEMINĀ
TUESTINCORDAEORŪ
ETHIISUNTSIMILITER
QUISUPRAPETROSASE
MINANTURQUICUMAU
DIERINTUERBŪSTATI
CUMGAUDIOACCIPIUNT
ILLUDETNONHABENTRA
DICEINSESEDTEMPO
RALESSUNTDEINDEOR
TATRIBULATIONEETPER
SEQUTIONEPROPTER
UERBŪCONFESTIMSCAN
DALIZANTUR·ETALIISUNT
QUIINSPINISSEMINANT
TURHIISUNTQUIUERBU
AUDIUNTETAERUMNAE
SECULIETDECEPTIO
DIUITIARUMETCIRCARE

LIQUA

CONCUPISCENTIAEINTRO
EUNTESSUFFOCANTUER
BUMETSINEFRUCTUEF
FICITUR·ETHIISUNTQUI
SUPRATERRĀBONĀSE
MINATISUNTQUIAUDIUNT
UERBUMETSUSCIPIUNT
ETFRUCTIFICANTUNŪTRI
CISIMŪET unū SEXAGENSIMŪ
ETUNŪCENTISIMŪ
ETDICEBATILLISNUM
QUIDUENITLUCERNAUT
SUBMODIOPONATUR
AUTSUBLECTONONNEUT
SUPRACANDELLABRUMPO
NATUR NONENIMESTQ
ALIQUIDABSCONDITUM
QUODNONMANIFESTETUR
NECFACTUMESTOCCULTŪ
SEDUTINPALAMUENIAT
SIQUISHABETAURESAU
DIENDIAUDIAT
XIII ETDICEBATILLISUIDETE
QUIDAUDIATISINQUA
MENSURAMENSIFUERI

TISREMETIETUR

UOBIS ET ADICIETUR UOBIS
mr xlii II mt cclxxi l·ccxxx QUI ENIM HABET DABITUR
ILLI ET QUI NON HABET ETI
AM QUOD HABET AUFERE
mr xliii x TUR AB ILLO ET DICEBAT
SIC EST REGNUM DI QUE
ADMODUM SI ADICIAT
HOMO SEMEN IN TERRĀ
ET DORMIAT ET EXURGAT
NOCTE AC DIE ET SEMEN
GERMINET ET CRESCAT
DUM NESCIT ILLE ULTRO
ENIM TERRA FRUCTIFICAT
PRIMŪ HERBAM DEIN
DE SPICAM DEINDE PLE
NUM FRUMENTUM IN SPI
CA ET CUM SE PRODUX
ERIT FRUCTUS STATIM
MITTIT FALCEM QUOD AD
EST TEMPUS MESSIS
mr xliiii II mt cxxxiii l·clxiii ET DICEBAT CUI ADSIMI
LABIMUS REGNUM DI AUT
CUI PARABOLAE CONPA
RABIMUS ILLUD SICUT GRA
NŪ SINAPIS QUOD CUM SE

MINATUM FUERIT IN TER
RA MINUS EST OMNIB;
SEMINIB; QUAE SUNT IN
TERRA ET CUM SEMINA
TUM FUERIT ASCENDIT
ET FIT MAIOR OMNIB; HO
LERIB; ET FACIT RAMOS
MAGNOS ITA UT POSSINT
SUB UMBRA EIUS AUES
mr xlu III mt cxl CAELI HABITARE ET TALI
B; MULTIS PARABOLIS
LOQUEBATUR EIS UER
BUM PROUT POTERANT
AUDIRE SINE PARABO
LA AUTEM NON LOQUEBA
mr xlui x TUR EIS SEORSUM AU
TEM DISCIPULIS SUIS DIS
SEREBAT OMNIA
mr xluii II mt lxx xiii l·lxxxiii ET AIT ILLIS IN ILLA DIE
CUM SERO ESSET FAC
TUM TRANSEAMUS
CONTRA ET DIMITTEN
TES TURBAM ADSUMUNT
EUM ITA UT ERANT IN
NAUI ET ALIAE NAUES SI
MUL ERANT

CUM ILLO ET FACTA EST
PROCELLA MAGNA UEN
TI ET FLUCTUS MITTE
BANT IN NAUEM ITA UT IN
PLERETUR NAUIS ET ERAT
IPSE IN PUPPI SUPRA
CERUICAL DORMIENS
ET EXCITANT EUM ET DI
CUNT EI MAGISTER NON AD TE
PERTINET QUIA PERIMUS
ET EXURGENS COMMINA
TUS EST UENTO ET DIX
IT MARI TACE OBMUTES
CE ET CESSAUIT UENTUS
ET FACTA EST TRANQUIL
LITAS MAGNA ET AIT ILLIS
QUID TIMIDI ESTIS NEC
DUM HABETIS FIDEM ET
TIMUERUNT MAGNO
TIMORE ET DICEBANT
AD ALTERUTRUM QUIS
PUTAS EST ISTE QUIA ET
UENTI ET MARE OBOE
DIUNT EI
XIIII ET UENIUNT TRANS FRE
TUM IN REGIONE

GERASENORUM ET EXE
UNTE EO DE NAUI STATIM
OCCURRIT EI DE MONU
MENTIS HOMO IN
SPIRITU INMUNDO QUI DOMICILIUM
HABEBAT IN MONUMEN
TIS ET NEQUE CATENIS
IAM QUISQUAM EUM PO
TERAT LIGARE QUONIAM SAE
PE CONPEDIBUS ET CATE
NIS UINCTUS DISRUPIS
SET CATENAS ET COMPE
DES COMMINUISSET ET
NEMO POTERAT EUM DO
MARE ET SEMPER NOC
TE AC DIE IN MONUMEN
TIS ET IN MONTIBUS ERAT
CLAMANS ET CONCIDENS
SE LAPIDIBUS UIDENS AU
TEM IHM A LONGE OC
CURRIT ET ADORAUIT EUM
ET CLAMANS UOCE MAG
NA DICIT QUID MIHI ET
TIBI IHU FILII DI SUMMI AD
IURO TE PER DM NE ME
TORQUEAS DICEBAT ENIM

ILLI EXI SPS INMUNDE
AB HOMINE ET INTER
ROGABAT EUM IHS QUID
TIBI NOMEN EST QUI
RESPONDENS DIXIT LE
GIO NOMEN EST MIHI
QUIA MULTI SUMUS ET
DEPRECABANTUR
MULTUM NE SE EXPEL
LERET EXTRA REGIO
NEM ERAT AUTEM IBI GR
EX PORCORUM MAGNUS
CIRCA MONTEM ET
DEPRECABANTUR
SPS DICENTES MIT
TE NOS IN PORCOS
UT IN EOS INTREMUS
ET PERMISIT EIS STATIM
IHS ET EXEUNTES
SPS INMUNDI INTRO
IERUNT IN PORCOS ET
MAGNO INPETU GREX
PRECIPITATUS EST IN
MARE AD DUO MILIA
ET SUFFOCATI SUNT

IN MARE QUI AUTEM PAS
CEBANT EOS FUGERUNT
ET NUNTIAUERUNT IN
CIUITATE ET IN AGROS
ET EGRESSAE SUNT TUR
BAE UIDERE QUID ES
SET FACTI ET UENIUNT
AD IHM ET UIDENT ILLU
QUI A DEMONIO UEX
ABATUR SEDENTEM UES
TITUM ET SANAE MEN
TIS QUI HABUERAT LE
GIONEM ET TIMUERU
NT UALDE ET NARRA
UERUNT ILLIS QUI UI
DERANT QUALITER FAC
TUM ESSET ILLI QUI
DEMONIUM HABUERAT
ET DE PORCIS ET ROGA
RE EUM COEPERUNT
UT DISCEDERET A FINI
B· EORUM ET CUM ASCEN
DERET NAUEM COEPIT
ILLUM DEPRECARI QUI
A DEMONIO UEXATUS
FUERAT

UTESSETCUMILLOIHSUE
RONONPERMISITEISED
AITILLIUADEINDOMUMTUĀ
ADTUOSETADNUNTIAIL
LISQUANTATIBIDN̄SFECE
RITETMISERTUSSITTUĪ
ILLEUEROEGRESSUSCE
PITPREDICAREINDECA
POLIQUANTASIBIFECES
SETIHSETOMNESMI
d·xl·um
RABANTUR
II
XV ETCUMTRANSISSET
d·lxxu
l·lxxxu
IHSINNAUIRURSŪTRANS
FRETŪCONUENITTUR
BAMULTAADILLŪCIRCA
MAREETUENITQUIDA
DEARCHISYNAGOGIS
NOMINEIAIRUSETUI
DENSEŪPROCEDITAD
PEDESEIUSETDEPRE
CABATUREŪMULTUDI
CENSQUODFILIAMEAIN
EXTREMISESTUENIIN
PONEMANŪSUPEREĀ
UTSALUASITETUIUET

ETABIITCUMILLOETSE
Q̄BATUREŪTURBAMUL
TAETCONPRIMEBANT
EŪETMULIERQUĘERAT
INPROFLUUIOSANGUINIS
ANNISXIIETFUERATMUL
TAPASSAAPLURIB·MEDI
CISETEROGAUERATOM
NIASUAETNECQUICQUĀ
PROFICERATSEDMAGIS
DETERIUSHABEBATCU
AUDISSETDEIHŪUENIT
RETROINTURBAETTETI
GITUESTIMENTUMEIUS
DICEBATENIMQUIASITE
TIGEROUESTIMENTUEI
US·SALUAEROETCONFES
TIMSICCATUSESTFONSSAN
GUINISEIUSETSENSIT
CORPORIQUODSANATA
ESSETAPLAGACOGNO
UITAUTĒIHSUIRTUTEQUAE
EXIERATDEEOCONUER
SUSADTURBAAIEBATQUIS
TETIGITUESTIMENTA
MEA·

UT ESSET CUM ILLO IHS UE-
RO NON PERMISIT EIS SED
AIT ILLI UADE IN DOMU TUA
AD TUOS ET ADNUNTIA IL
LIS QUANTA TIBI DNS FECE
RIT ET MISERTUS SIT TIBI
ILLE UERO EGRESSUS COE
PIT PREDICARE IN DECCA
POLI QUANTA SIBI FECIS
SET IHS ET OMNES MI
RABANTUR
II XV ET CUM TRANSISSET
IHS IN NAUI RURSUS TRANS
FRETUM CONUENIT TUR
BA MULTA AD ILLUM CIRCA
MARE ET UENIT QUIDA
DE ARCHISYNAGOGIS
NOMINE IAIRUS ET UI
DENS EUM PROCEDIT AD
PEDES EIUS ET DEPRE
CABATUR EUM MULTUM DI
CENS QUOD FILIA MEA IN
EXTREMIS EST UENI IN
PONE MANUM SUPER EA
UT SALUA SIT ET UIUET

ET ABIIT CUM ILLO ET SE
QUEBATUR EUM TURBA MUL
TA ET CONPRIMEBANT
EUM ET MULIER QUAE ERAT
IN PROFLUUIO SANGUINIS
ANNIS XII ET FUERAT MUL
TA PASSA A PLURIB MEDI
CIS ET EROGAUERAT OM
NIA SUA ET NEC QUICQUA
PROFICERAT SED MAGIS
DETERIUS HABEBAT CUM
AUDISSET DE IHU UENIT
RETRO IN TURBA ET TETI
GIT UESTIMENTUM EIUS
DICEBAT ENIM QUIA SI TE
TIGERO UESTIMENTUM EI
US SALUA ERO ET CONFES
TIM SICCATUS EST FONS SAN
GUINIS EIUS ET SENSIT
CORPORI QUOD SANATA
ESSET A PLAGA COGNO
UIT AUTEM IHS UIRTUTEM QUAE
EXIERAT DE EO CONUER
SUS AD TURBA AIEBAT QUIS
TETIGIT UESTIMENTA
MEA

ILLIS UEHEMENTER UT
NEMO ID SCIRET ET IUS
SIT DARI ILLI MANDUCARE
ET EGRESSUS INDE
UENIT IN PATRIA SUĀ ET
SEQUEBANTUR EUM DS
CIPULI EIUS ET FAC
TO SABBATIS IN SYNA
GOGA DOCERE ET MUL
TI AUDIENTES ADMIRA
BANTUR IN DOCTRINA
EIUS DICENTES UNDE
HUIC HAEC OMNIA ET QUAE
EST SAPIENTIA QUAE DA
TA EST ILLI ET UIRTUTES
QUAE PER MANUS EI
US EFFICIUNTUR NON
NE HIC EST FABRI FILIUS
ET MARIAE FRATER IACO
BI ET IOSEPH ET IUDAE
ET SIMONIS NONNE
SORORES EIUS HIC NO
BISCUM SUNT ET SCAN
DALIZABANTUR IN ILLO
ET DICEBAT EIS IHS

QUIA NON EST PROPHE
TA SINE HONORE NISI
IN PATRIA SUA ET IN CO
NATIONE SUA ET IN
DOMO SUA ET NON PO
TERAT IBI UIRTUTEM UL
LAM FACERE NISI PAU
COS INFIRMOS INPOSI
TIS MANIB· CURAUIT
ET MIRABATUR PROPTER
INCREDULITATEM EORUM
ET CIRCUIBAT CASTEL
LA IN CIRCUITU DOCENS
ET UOCAUIT XII ET COE
PIT EOS MITTERE BINOS
DANS ILLIS POTESTATEM
SPIRITUUM INMUNDO
RUM ET PRECEPIT EIS
NE QUID TOLLERENT IN
UIAM NISI UIRGAM TAN
TUM NON PERAM NON PA
NEM NEQ· IN ZONA AES SED
CALCIATOS SANDALIS ET
NE INDUERENTUR DU
AB· TUNICIS·

ETDICEBATEISQUO
CUMQ·INTROIERITISIN
DOMUMIBIMANETE
DONECEXEATISINDE
ETQUICUMQ·NONRECE
PERINTUOSNECAUDI
ERINT UOS EXEUNTESIN
DEEXCUTITEPULUE
REMDEPEDIB·UESTRIS
INTESTIMONIUMILLIS
ETEXEUNTESPRAEDI
CABANTUTPAENITEN
TIAAGERENTETDAE
MONIAMULTAEICIE
BANTETUNGUENTES
OLEOMULTOSAEGROS
ETSANABANT
CUMAUDISSETAUTEM
HERODESREXMANIFES
TUMENIMEIFUERATNO
MENIHUETDICEBAT
QUIAIOHANNESBAP
TISTASURREXISSET
AMORTUISETIDEO
UIRTUTESOPERANTUR

INILLO·ALIIAUTEMDICE
BANTQUIAHELIASEST
ALIIUERODICEBANT
QUIAPROPHETAEST
QUASIUNUSEXPRO
PHETISQUOAUDITO
HERODESDIXITQUEM
EGODECOLLAUIIOHAN
NEMHICRESURREX
ITAMORTUISIPSEE
NIMHERODESMISIT
ETTENUITIOHANNE
ETALLIGAUITEUMINCAR
CEREPROPTERHE
RODIADEUXOREPHI
LIPPIFRATRISSUIQUIA
DUXERATEAMDICE
BATENIMIOHANNISHE
RODINONLICETTIBI
HABEREUXOREMFRA
TRISTUIHERODIASAUTEM
INSIDIABATURILLIET
UOLEBATOCCIDERE
EUMNECPOTERATHE
RODESUEROMETUE
BAT

IOHANNEM SCIENS EU̅
UIRU̅ IUSTU̅ ET SC̅M ET
OBSERUABAT EUM ET CU̅
AUDISSET ILLU̅ MULTA
FACERE LIBENTER EU̅
AUDIEBAT · CUM DIES AI
TE OPORTUNUS ACCIDIS
SET NATALIS HERODIS
FECIT CENA̅ MAGNAM
PRINCIPIB · ET TRIBUNIS
ET PRIMIS GALILEAE
CUMQ · INTROISSET FI
LIA HERODIADIS ET SAL
TASSET ET PLACUISSET
HERODI SIMULQ · RECU̅
BENTIB · TUNC REX AIT
PUELLAE PETE A ME
QUOD UIS ET DABO TIBI
ET IURAUIT ILLI QUIA QD
CUMQ · PETIERIS DABO
TIBI LICET DIMIDIU̅
REGNI MEI QUAE CU̅
EXISSET DIXIT MATRI
SUAE QUID PETAM AT IL
LA DIXIT CAPUT IOHANNIS

BAPTISTAE ILLA AUTEM INGRES
SA AD REGE̅ CONFESTIM
PETIIT SIBI DARI IN DISCO
CAPUT IOHANNIS BAPTIS
TAE ET CONTRISTATUS EST
REX PROPTER IUS IURANDU̅
ET PROPTER SIMUL RECU̅
BENTES NOLUIT EA CON
TRISTARE SED MISSO
SPECULATORI PRECEPIT
ADFERRI CAPUT EIUS IN
DISCO ET DECOLLAUIT EU̅
IN CARCERE ET ADTULIT
CAPUT EIUS IN DISCO ET
DEDIT PUELLAE ET ILLA AUTE̅
DEDIT MATRI SUAE QUO
AUDITO DISCIPULI EIUS
UENERUNT ET TULERUNT
CORPUS EIUS ET POSUE
RUNT ILLUD IN MONUMENTO
LXI IIII I XCI ET REUERSI APOSTOLI
AD IHM RENUNTIAUERT
EI OMNIA QUAE FECE
RANT ET DOCUERANT
LXII X ET AIT ILLIS IHS UENITE
IN DESERTU̅

SEORSUMINLOCUM ETRE
QUIESCITEPUSILLUMERANT
ENIMQUIDAMEUNTESET
REDEUNTESETNECMAN
DUCANDISPATIUMHABEBANT
ETASCENDENTESINNA
UIABIERUNTINDESERTŪ
LOCŪ SEORSUM ETUIDE
RUNTEOSABEUNTESET
COGNOUERUNTMULTI
ETPEDESTRESDEOMNI
B·CIUITATIB·ETCONCUR
RERUNTILLUCETPREUE
NERUNTEOS

XIIII CUMUEROUIDISSET
IHS TURBĀ MISERTUSEST
ILLISQUIAERANTSICUTO
UESNONHABENTESPAS
TOREM ETCOEPITDO
CEREILLOSMULTAETCŪ
IAMHORAEMULTAEFIE
RENTACCESSERUNTAD
EŪDISCIPULIEIUSDICEN
TESDESERTUSLOCUSEST
HICETHORAIAMPRETE
RIIT

DEMITTEILLOSUTEUN
TESINPROXIMASUIL
LASETCASTELLAEMA
NTSIBIQUODMANDU
CENTETRESPONDE
NSAITILLISDATEILLIS
UOSMANDUCAREET
DIXERUNTEIEUNTES
EMAMUSILLISPANES
DUCENTORŪDENARI
ORUMETDABIMUSIL
LISMANDUCAREET
AITILLISQUOTPANES
HABETISITEETUIDE
TEETCŪCOGNOUIS
SENTDICUNTEIQUIN
Q·PANESETDUOSPIS
CESETPRECEPITIL
LISUTDISCUMBERENT
OMNESPERCONTU
BERNIASUPERUIRIDE
FENŪETDISCUBUE
RUNTINPARTESPER
CENTENOSETPERQUIN
QUAGENOSETACCEP
TISQUINQ·PANIB·

SECUN

ETDUOBUSPISCIB'
INTUENSINCAELŪBE
NEDIXITETFREGITPA
NESETDEDITDISCI
LISSUISUTPON
ERENTANTEEOS
DUOSPISCESDIUISIT
OMNIB'ETMANDUCA
UERUNTOMNESET
SATURATISUNTETSUS
TULERUNTRELIQUI
ASFRAGMENTORŪ
DUODECIMCOPHINOSPLE
NOSETDEPISCIB'ER
ANTAUTĒQUIMANDUCA
UERUNTQUINQ·MILIA
UIRORUMETSTATIMCOE
GITDISCIPULOSSUOS
ASCENDERENAUEM
UTPRAECEDERENTEŪ
TRANSFRETUADBETHSA
IDADUMIPSEDIMIT
TERETPOPULUMETCŪ
DIMISISSETEOSABIIT
INMONTEORARE

MAR

ETCŪSEROESSETFAC
TUERATNAUISINME
DIOMARIETIHSSOLUS
INTERRA·ETUIDENSEOS
LABORANTESINR
EMIGANDOERATAUTEMILLIS
TUSCONTRARIUSCIR
CAQUARTAMUIGILIA
NOCTISUENITADEOS
AMBULANSSUPERMA
REETUOLEBATPRAETERI
SIREEOSATILLIUTUI
DERUNTEŪAMBULAN
TĒSUPERMAREPUTA
UERUNTPHANTASMA
ESSEETEXCLAMAUE
RUNTOMNESQUIEŪ
UIDERUNETCONTURBA
TISUNTETSTATIMLOCU
TUSESTCUMEISETDIX
ITILLISCONFIDETEEGO
SŪNOLITETIMERE
ETASCENDITINNAUEMAD
ILLOSETCESSAUITUEN
TUSILLIAUTEMAGISSTU
PEBANTETMIRABANTUR

NON ENIM INTELLEXERANT
DE PANIBUS ERAT ENIM COR
ILLORUM OBTUSUM ET CUM
TRANSFRETASSENT UE
NERUNT AD TERRAM GEN
NESAR ET EGRESSIS
DE NAUI CONTINUO CO
GNOUERUNT EUM ET PER
CURRENTES UNIUER
SAM REGIONEM ILLAM COE
PERUNT IN GRABATTIS
EOS QUI SE MALE HABE
BANT CIRCUMFERRE UBI
AUDIEBANT EUM ESSE
ET QUOCUMQUE INTROIS
SET IN UICOS UEL IN CI
UITATES AUT IN UILLAS
PONEBANT INFIRMOS
SUOS IN PLATEIS ET DE
PRECABANTUR EUM UT
UEL FIMBRIAM UESTIMEN
TI EIUS TANGERENT ET
QUOTQUOT TANGEBANT
EUM SALUI FIEBANT ET
CONUENIUNT AD EUM

PHARISEI ET QUIDAM
DE SCRIBIS UENIEN
TES AB HIEROSOLY
MIS ET CUM UIDISSENT
QUOSDAM EX DISCIPU
LIS EIUS NON LOTIS
MANIBUS MANDUCA
RE PANEM UITUPERAUE
RUNT EOS PHARISEI
AUTEM ET OMNES IU
DEI NISI CREBRO
LAUERINT MANUS
NON MANDUCANT TE
NENTES TRADITIONEM
SENIORUM ET A FO
RO UENIENTES NISI
BAPTIZENTUR NON
CAPIUNT CIBUM ET ALI
A MULTA QUAE TRADI
TA SUNT ILLIS SERUA
RE BAPTISMATA CALI
CUM ET URCEORUM ET
AERAMENTORUM ET
LECTORUM ET INTER
ROGABANT EUM SCRI

BANT ET PHARISEI DICEN
TES QUARE DISCIPULI TUI
NON SECUNTUR TRADI
TIONEM SENIORUM SED
NON LOTIS MANIB· MA
NIB· MANDUCANT PA
NE AT ILLE RESPONDENS
DIXIT EIS BENE PROPHE
TAUIT ESAIAS DE UOBIS
HYPOCRITIS ET DIXIT
POPULUS HIC LABIIS ME
HONORAT COR AUTEM IL
LORUM LONGE EST A ME
IN UANO AUTEM ME CO
LUNT DOCENTES DOC
TRINAS ET PRAECEP
TA HOMINUM RELINQUEN
TES ENIM MANDATUM DI
TENETIS TRADITIONEM
HOMINUM BAPTISMA UR
CEORUM ET CALICUM ET ALI
A SIMILIA HIS FACITIS
MULTA ET DICEBAT ILLIS
BENE INRITUM FACITIS
PRAECEPTUM DI UT TRADI
TIONEM UESTRAM

SERUETIS MOYSES ENIM
DIXIT HONORA PATREM TU
UM ET MATREM TUAM ET QUI
MALEDIXERIT PATRI AUT
MATRI MORTE MORIA
TUR UOS AUTEM DICITIS
SI DIXERIT HOMO PATRI
AUT MATRI CORBAN QUOD
EST DONUM QUODCUMQUE EX
ME TIBI PRODERIT ET
ULTRA NON DIMITTITIS
EUM QUICQUAM FACERE PA
TRI SUO AUT MATRI RE
SCINDENTES UERBUM DI
PER TRADITIONEM UES
TRAM QUAM TRADIDISTIS
ET SIMILIA HUIUS MODI
MULTA FACITIS ET AD
UOCANS ITERUM IHS TUR
BA DICEBAT ILLIS AUDI
TE OMNES ET INTELLE
GITE NIHIL EST EXTRA
HOMINEM INTROIENS
IN EUM QUOD POSSIT EUM
COINQUINARE SED QUAE
DE HOMINE

PROCEDUNT ILLA SUNT
QUAE CONMUNICANT HO
MINE SI QUIS HABET AURES
§ lxxii VI § clviii AUDIENDI AUDIAT ET CU
INTROISSET IN DOMU
TURBA INTERROGABANT
EU DISCIPULI EIUS PARA
BOLA ET AIT ILLIS SIC ET
UOS INPRUDENTES ES
TIS NON INTELLEGITIS QUIA
OMNE EXTRINSECUS IN
TROIENS IN HOMINE NON
POTEST EU COMMUNI
CARE QUIA NON INTROIT
IN COR EIUS SED IN UEN
TRE ET IN SECESSU EXIT
PURGANS OMNES ESCAS
DICEBAT AUTE QUOD QUAE
DE HOMINE EXEUNT ILLA
COMMUNICANT HOMI
NE AB INTUS ENI DE CORDE
DE HOMINU COGITATIO
NES MALAE PROCEDUNT
ADULTERIA FURTA FOR
NICATIONES HOMICIDIA
AUARITIA

NEQUITIA DOLUS INPU
DICITIA OCULUS MALUS
BLASPHEMIA SUPERBI
A STULTITIA OMNIA HAEC
MALA AB INTUS PROCE
DUNT ET COMMUNICANT
HOMINEM
XXII ET INDE SURGENS ABI
IT IN FINES TYRI ET SI
DONIS ET INGRESSUS
DOMU NEMINEM UOLU
IT SCIRE ET NON POTU
IT LATERE MULIER ENIM
STATIM UT AUDIUIT DE
EO CUIUS HABEBAT FI
LIA SPM INMUNDU IN
TRAUIT ET PROCEDIT
AD PEDES EIUS ERAT
AUTEM MULIER GENTI
LIS SYROPHOENISSA
§ lxxiii VI § clx GENERE ET ROGABAT
EU UT DEMONIU EICE
RET DE FILIA EIUS QUI
DIXIT ILLIS SINE PRIUS
SATURARI FILIOS NON
EST BONU

IHS

SUMERE PANEM FILI
ORUM ET MITTERE CA
NIB· AT ILLA RESPON
DIT ET DICIT EI UTIQ·
DNE NAM ET CATELLI SUB
MENSA COMEDUNT
DE MICIS PUERORUM
ET AIT ILLI PROPTER
HUNC SERMONEM UA
DE EXIIT DAEMONIUM
DE FILIA TUA ET CUM A
BISSET IN DOMUM SUAM
INUENIT PUELLAM IACEN
TEM SUPRA LECTUM ET
DAEMONIUM EXISSE
ET ITERUM EXIENS DE
FINIB· TYRI PER SIDO
NEM AD MARE GALILE
AE INTER MEDIOS FI
NES DECAPOLEOS ET AD
DUCUNT EI HOMINEM
SURDUM ET MUTUM ET
DEPRECABANTUR
EUM UT EI MANUM INPO
NERET ET ADPREHEN
DENS EUM DE TURBA

SEORSUM MISIT DIGI
TOS SUOS IN AURICU
LAS [eius] EXPUENS Q· TETI
GIT LINGUAM EIUS ET SU
SPICIENS IN CAELUM INGE
MUIT ET AIT ILLI EPHE
TA QUOD EST ADAPE
RIRE ET STATIM APERTAE
SUNT AURES EIUS ET
SOLUTUM EST UINCULUM
LINGUAE EIUS ET LO
QUEBATUR RECTE ET PRAE
CIPIT ILLIS NE CUI DI
CERENT QUANTO AU
TEM EIS PRECIPIEBAT
TANTO MAGIS PLUS PRAE
DICABANT ET EO AM
PLIUS ADMIRABANTUR
DICENTES BENE OM
NIA FECIT ET SURDOS
FECIT AUDIRE ET MU
TOS LOQUI
IN ILLIS DIEB· ITERUM
CUM MULTA TURBA ES
SET NEC HABERENT

QUOD MANDUCARENT
CONUOCATIS DISCIPULIS
AIT ILLIS MISEREOR SUPER
TURBAM QUIA ECCE IAM TRI
DUO SUSTINENT ME NEC
HABENT QUOD MANDU
CENT ET DIMITTERE EOS
IEIUNOS NOLO NE DEFI
CIANT IN UIA QUIDAM ENIM
EX EIS DE LONGE UENE
RUNT ET RESPONDERUNT
EI DISCIPULI SUI UNDE IS
TOS POSSUMUS SATU
RARE PANIB IN DESERTO
ET INTERROGAUIT EOS
QUOT PANES HABETIS
QUI DIXERUNT SEPTEM ET
PRAECEPIT TURBAE DISCU
BERE SUPRA TERRAM ET AC
CIPIENS SEPTEM PANES
GRATIAS AGENS FREGIT
ET DEDIT DISCIPULIS SU
IS UT APPONERENT ET A
APOSUERUNT TURBAE
HABEBANT AUTEM ET PAU
COS PISCICULOS

ET IPSOS BENEDIXIT
ET IUSSIT APPONI ET
MANDUCAUERUNT ET
SATURATI SUNT ET SUS
TULERUNT QUOD SUPE
RAUERAT DE FRAGMEN
TIS SEPTEM SPORTAS
ERANT AUTEM QUI MAN
DUCAUERUNT QUAT
TUOR MILIA HOMINUM
ET DIMISIT EOS
XXV ET STATIM ASCENDENS
NAUEM CUM DISCIPULIS
SUIS UENIT IN FINIB
MAGEDAN ET EXIERUNT
PHARISAEI ET COEPE
RUNT CONQUIRERE EU
CO QUERENTES AB EO
SIGNUM DE CAELO TEMP
TANTES EUM ET INGE
MESCENS SPIRITU AIT
QUID GENERATIO IS
TA QUERIT SIGNUM AMEN
DICO UOBIS SI DABITUR
GENERATIONI HUIC SIG
NUM ET DIMITTENS

ASCENDENS ITERUM ABIIT
TRANSFRETUM ET OBLITI
SUNT SUMERE PANES
ET NISI UNUM PANEM NON
HABEBANT SECUM IN NAUI
MC LXXIIII II MT CLXV L CXLIIII ET PRAECEPIT EIS DICENS
UIDETE ET CAUETE A FER
MENTO PHARISEORUM
ET A FERMENTO HERO
MC LXXV VI MT CLXVI DIS ET COGITABANT
AD ALTERUTRUM DICENTES
QUIA PANES NON HABE
MUS QUO COGNITO
AIT ILLIS QUID COGITA
TIS QUIA PANES NON HA
BETIS NONDUM COG
NOSCITIS NEC INTELLE
GITIS ADHUC CAECATUM
EST COR UESTRUM OCU
LOS HABENTES NON
UIDETIS ET AURES HA
BENTES NON AUDITIS
NEC RECORDAMINI QUAN
DO QUINQ· PANES FRE
GI IN QUINQ· MILIA ET
QUOT COPHINOS

FRAGMENTORUM SUSTULIS
TIS DICUNT EI DUODECIM
QUANDO ET SEPTEM IN QUA
TUOR MILIA QUOT SPOR
TAS FRAGMENTORUM TU
LISTIS ET ILLI DIXERUNT SEP
TE ET AIT ILLIS QUOMODO
NONDUM INTELLEGITIS
MC LXXVII X ET UENIUNT BETHSAIDA
ET ADDUCUNT EI CAECUM
ET ROGANT EUM UT ILLUM
TANGERET ET ADPREHEN
SA MANU CAECI EDUXIT EUM
EXTRA UICUM ET EXPUENS
IN OCULOS EIUS INPOSI
TIS MANIB· SUIS INTERRO
GAUIT EUM SI ALIQUID UIDE
RET ET ASPICIENS AIT UI
DEO HOMINES UELUT ARBO
RES AMBULANTES DEIN
DE ITERUM INPOSUIT MANUS
SUPER OCULOS EIUS ET COE
PIT UIDERE ET RESTITUTUS
EST ITA UT UIDERET CLARE
OMNIA ET MISIT ILLUM IN DO

IN DOM SUAM DICENS UADE IN DO
MUM TUAM ET SI IN UICUM IN
TROIERIS NEMINI DIXERIS
m·lxxxu XXUII ET EGRESSUS EST IHS
m·clxxi l·xciiii l·lxxiiii ex·xuii ET DISCIPULI EIUS IN CAS
TELLA CESAREAE PHILIP
PI ET IN UIA INTERROGA
BAT DISCIPULOS SUOS DI
CENS QUEM ME DICUNT ES
SE HOMINES QUI RESPO^N
DERUNT ILLI DICENTES
IOHANNEM BAPTISTAM
ALII HELIAM ALII UERO QUA
SI UNUM EX PROPHETIS
m·lxxxui m·clxxiii l·xcu TUNC DICIT ILLIS UERO
UOS: QUEM ME DICITIS ES
SE RESPONDENS PETRUS
AIT EI TU ES XPS ET COM
NATUS EST EIS NE CUI DI
CERENT DE ILLO ET COEPIT
DOCERE ILLOS QUOD OPOR
TET FILIUM HOMINIS MUL
TA PATI ET REPROBARI
A SENIORIBUS ET A SUMMIS
SACERDOTIB· ET SCRIBIS
ET OCCIDI ET POST

TRES DIES RESURGE
RE ET PALAM UERBU
m·lxxxuii m·clxx LOQ·BATUR ET ADPRE
HENDENS EUM PETRUS
COEPIT INCREPARE EU
QUI CONUERSUS ET UI
DENS DISCIPULOS SU
OS COMMINATUS EST
PETRO DICENS UADE
RETRO ME SATANAS
QUO NON SAPIS QUAE
DI SUNT SED QUAE HO
m·lxxxuiii m·clxxi l·xcui MINU ET CONUOCATA
TURBA CUM DISCIPU
LIS SUIS AIT SI QUIS UU
LT POST ME UENIRE
DENEGET SE IPSUM ET
TOLLAT CRUCEM SUAM ET
SEQUATUR ME QUI E
NIM UOLUERIT ANIMA
SUA SALUAM FACERE PR
DET EA QUI AUTEM PER
DIDERIT ANIMAM SUA
PROPTER ME ET EUAN
GELIU SALUAM FACIET EA

QUIDENIMPRODERITHO
MINISILUCRETURMUN
DUMTOTUMETDETRI
MENTUMFACIATANIMAE
SUAEAUTQUADABITHO
MOCOMMUTATIONEPRO
ANIMASUAQUIENIMCON
FUSUSFUERITETMEA
UERBAINGENERATIONE
ISTAADULTERAETPEC
CATRICEETFILIUSHO
MINISCONFUNDETEUM
CUMUENERITINGLORIA
PATRISSUICUMSCISAN
GELISETDICEBATILLIS
AMENDICOUOBISQUIA
SUNTQUIDAMDEHICSTAN
TIB·QUINONGUSTA
BUNTMORTEMDONEC
UIDEANTREGNUMDIUE
NIENSINUIRTUTE
ETPOSTDIESSEXAD
SUMPSITIHSPETRUM
ETIACOBUMETIOHAN
NEMETDUXITILLOSIN

MONTEEXCELSUMSEOR
SUMSOLUSETTRANSFI
GURATUSESTCORAMIPSIS
ETUESTIMENTAEIUS
FACTASUNTSPLENDEN
TIACANDIDANIMISUE
LUTNIXQUALIAFULLOSU
PERTERRANONPOTEST
FACERECANDIDAETAP
PARUITILLISMOYSESET
HELIASETERANTLOQU
ENTESCUMIHUETRES
PONDENSPETRUSAIT
IHUMRABBIBONUMEST
NOSHICESSEFACIAMUS
HICTRIATABERNACULA
TIBIUNUMMOYSIUNUMET
HELIAEUNUMNONENIMSCI
EBATQUIDDICERETE
RANTENIMTIMOREEX
TERRITIETFACTAEST
NUBESOBUMBRANSEOS
ETECCEUOXDICENSHIC
ESTFILIUSMEUSDILEC
MUSAUDITEILLUMETSTA

TIM CIRCUMSPICIEN
TES NEMINĒ AMPLIUS
UIDERUNT SECŪ NISI SO
LUM IHM ET DESCENTIB'
ILLIS DE MONTE PRE
CEPIT ILLIS NE CUI QUAE
UIDISSENT NARRARENT
NISI CUM FILIUS HOMINIS
A MORTUIS RESURREXE
ERIT ET CONTINUERŪT
UERBŪ APUT SE CON
QUIRENTES QUID ESSET
CUM A MORTUIS RESUR
REXERIT ET INTERRO
GABANT EUM DICENTES
QUID ERGO DICUNT SCRI
BAE ET PHARISEI QUIA
HELIAM OPORTET PRIMŪ
UENIRE RESPONDENS
IHS AIT ILLIS HELIAS CŪ
UENERIT PRIMO RESTI
TUET OMNIA ET QUOMO
DO SCRIPTŪ EST DE
FILIO HOMINIS UT MUL
TA PATIATUR ET CONTE
NATUR SED DICO UOBIS

QUIA ET HELIAS UENIT
ET FECERUNT EI QUAN
TA UOLUERUNT SICUT
SCRIPTŪ EST DE EO
ET CUM UENISSET AD
DISCIPULOS SUOS
UIDIT TURBAM MAG
NĀ CIRCA EOS ET SCRI
BAS CONQUIRENTES
CUM ILLIS ET CONFES
TIM OMNIS MULTITU
DO UIDENS EŪ EXPA
UIT ET ADCURRENTES
SALUTAUERUNT EŪ
ET INTERROGAUIT EOS
QUID INTER UOS CON
QUIRITIS ET RESPON
DENS UNUS DE TUR
BA DIXIT MAGISTER
ADTULI FILIŪ AD TE
MEUM HABENTEM SPM
MUTUM QUI UBICUMQ; EUM
EUM ADPREHENDERIT
ELIDIT EUM ET SPUMAT
ET STRIDET DENTIB;
ET ARESCIT

ET DIXI DISCIPULIS TUIS
UT EICERENT ILLU ET
NON POTUERUNT ET RE
SPONDENS IHS AIT ILLIS
O GENERATIO INCREDU
LA QUAMDIU APUD UOS E
RO QUAMDIU PATIAR UOS
ADFERTE ILLU AD ME ET
ADTULER UNT EU ET
CU UIDIS SET ILLU
STATI SPS CONTURBA
UIT EU ET ELISUS IN TER
RA UOLUTABATUR SPU
MANS ET INTERROGA
UIT PATRE EIUS QUANTU
TEMPORIS EST EX QUO
HOC ACCEDIT EI AT ILLE
DIXIT AB INFANTIA ET FRE
QUENTER EU IN IGNE ET
IN AQUAS MISIT UT EU
PERDERET SED SI QUID
POTES ADIUUA NOS MI
SERTUS NOSTRI IHS
AUTEM AIT ILLI SI POTES CRE
DERE OMNIA POSSIBI
LIA SUNT CREDENTI

CONTINUO EXCLAMANS
PATER CU LACRIMIS PUERI·
AIEBAT CREDO DOMNE ADIU
UA INCREDULITATE MEA
ET CU UIDERET IHS CON
CURRENTE TURBA CO
MINATUS EST SPIRITUI
IN MUNDO DICENS ILLI
SURDE ET MUTE SPS E
GO TIBI PRECIPIO EXI AB
EO ET AMPLIUS NE INTRO
EAS IN EU ET CLAMANS
ET MULTU DISCERPENS
EU EXIIT AB EO ET FACTUS
EST SICUT MORTUUS
ITA UT MULTI DICERENT
QUIA MORTUUS EST·
IHS AUTE TENENS MA
NU EIUS ELEUAUIT EU ET
xcii x SURREXIT ET CU INTRO
ISSET IN DOMU DISCIPU
LI EIUS INTERROGABANT
EU SECRETO QUARE NOS
NON POTUIMUS EICE
RE EU ET AIT ILLIS HOC GE
NUS [illegible]

INNULLOPOTESTEXIRENISI
INORATIONEETIEIUNIO
ā xciii XXVIIII āh II clxxviii l· ci ETINDEEGRESSIIBANT
PERGALILEAMNECUOLEBAT
QUEMQUAMSCIREDOCE
BATAUTEMDISCIPULOSSU
OSETDICEBATILLISQUO
FILIUSHOMINISTRADE
TURINMANUSHOMINUM
ETOCCIDENTEUMETTER
TIADIERESURGETATILLI
IGNORABANTUERBUMET
TIMEBANTINTERROGA
ā xciiii X RE ETUENERUNTCAPHAR
NAUMQUICUMDOMIES
SENTINTERROGABATEOS
QUIDINUIATRACTABATIS
ā xcu āh II clxxuiii l· cii e· txxui ILLIAUTEMTACEBANTIN
TERSEENIMINUIADISPUTAUE
RANTQUISESSETILLORUM
MAIORETRESIDENSUO
CAUITXIIETAITILLISSI
QUISUULTPRIMUSESSE
ERITOMNIUMNOUISSIMUS
ETOMNIUMMINISTERET
ADSUMENSPUERUM

STATUITEUMINMEDIO
EORUMQUEMCUMCONPL
EXUSESSETAITILLIS
QUISQUISUNUMEXHUIUS
MODIPUERISRECIPE
RITINNOMINEMEO
ā xcui I āh xcuii l· cxiii l· cxx e· txxl cxi MERECIPIT ETQUICUM
QUEMESUSCIPITNONME
SUSCIPI[hole]TSEDEUMQUI
ā xcuii VIII l· ciii MEMIS[hole]IT RESPON
DITILLIIOHANNESDICE
NSMAGISTERUIDIMUS
QUENDAMINNOMINE
TUOEICIENTEMDEMO
NIAETPROHIBUIMUS
EUMQUIANONSEQUITUR
NOS IHSAUTEMAITILLIS
NOLITEPROHIBEREEUM
NEMOESTENIMQUIFA
CIATUIRTUTEMINNOMI
NEMEOETPOSSITCI
TOMALELOQUIDEME
QUIENIMNONESTAD
UERSUMUOSPROUOBIS
ā xcuiii āh VI ci EST QUISQUISENIM
POTUMDEDERITUOBIS

CALICEM AQUE IN NO
MINE MEO QUIA XPI
ESTIS AMEN DICO UO
BIS NON PERDET MER
CEDEM SUAM ET QUI
CUMQUE SCANDALIZAUE
RIT UNUM EX HIS PU
SILLIS CREDENTIBUS IN
ME BONUM EST EI MA
GIS SI CIRCUMDARETUR
MOLA ASINARIA CIR
CA COLLUM EIUS ET IN
MARE MITTERETUR
ET SI SCANDALIZAUE
RIT TE MANUS TUA AB
SCIDE ILLAM BONUM EST
TIBI DEBILEM INTROI
RE IN UITAM QUAM DUAS
MANUS HABENTEM I
RE IN GENENNAM IN IG
NEM INEXTINGUIBILEM
UBI UERMIS EORUM
NON MORITUR ET IG
NIS NON EXTINGUI
TUR ET SI PES TUUS
SCANDALIZAT TE AM
PUTA ILLUM BONUM TIBI
EST CLAUDUM INTROI
RE IN UITAM QUAM DUOS
PEDES HABENTEM MIT
TI IN GEHENNAM IGNIS
INEXTINGUIBILIS U
BI UERMIS EORUM NON
MORITUR ET IGNIS
NON EXTINGUITUR
ET SI OCULUS TUUS SC
ANDALIZAT TE EICE
EUM BONUM EST TIBI LUS
CUM INTROIRE IN REG
NUM DEI QUAM DUOS
OCULOS HABENTEM MIT
TI IN GEHENNAM IGNIS
UBI UERMIS EORUM
NON MORITUR ET IG
NIS NON EXTINGUITUR
OMNIS ENIM UICTIMA
SALIETUR BONUM EST
SAL QUOD SI SAL INSUL
SUM FUERIT IN QUO IL
LUD CONDIETIS HABE

TE IN UOBIS SAL ET PACEM
HABETE INTER UOS
Mr CIII VI XXX Mt CXC ET INDE EXIENS IHS
UENIT IN FINES IUDE
AE TRANS IORDANEN
ET CONUENIT ITERUM
TURBA AD EUM ET DOCE
BAT ILLOS ITERUM SICUT
CONSUEUERAT ET AC
CEDENTES PHARISEI
INTERROGABANT EUM
SI LICET UIRO UXOREM
DIMITTERE TEMPTAN
TES EUM AT ILLE RESPON
DENS DIXIT EIS QUID
UOBIS PRECEPIT MOY
SES QUI DIXERUNT
MOYSES PERMISIT
LIBELLUM REPUDII SCRI
BERE ET DIMITTERE
QUIBUS RESPONDENS
IHS AIT AD DURITIAM
CORDIS UESTRI SCRIB
SIT UOBIS PRECEPTUM
ISTUD AB INITIO AUTEM
CREATURAE MASCULUM

ET FEMINAM FECIT
EOS DS PROPTER
HOC RELINQUET HO
MO PATREM SUUM ET
MATREM ET ADHERE
BIT UXORI SUAE ET
ERUNT DUO IN CAR
NE UNA ITAQUE IAM NON
SUNT DUO SED UNA
CARO QUOD ERGO
DS IUNXIT HOMO
Mr CIIII X NON SEPARET ET
IN DOMO ITERUM INTER
ROGAUERUNT EUM
DISCIPULI EIUS DE
Mr CIII II Mt CXC LCXXII HOC SERMONE ET
DIXIT ILLIS QUICUMQ
DIMISERIT UXOREM
SUAM ET ALIAM DUXE
RIT ADULTERIUM COM
MITTIT SUPER EAM
ET MULIER SI RELIQ
RIT UIRUM SUUM ET A
LII NUPSERIT MOE
Mr CIII II Mt LCCXUI CHATUR ET OFFE
REBANT ILLI PARUULOS

UT TANGERET EOS
DISCIPULI AUTEM COMMI
NABANTUR OFFEREN
TIB· QUOS CUM UIDERET
IHS INDIGNE TULIT
ET AIT ILLIS SINITE PAR
UULOS UENIRE AD ME
ET NE PROHIBUERITIS
EOS TALIUM EST ENIM REG
NUM DI AMEN DICO UOBIS
QUI NON RECEPERIT REG
NUM DI SICUT PUER NON
INTROIBIT IN ILLUD ET CON
PLEXANS EOS ET INPO
NENS MANUS SUPER
ILLOS BENEDICEBAT EOS
§ c iii · XXX · § cxxiiii · L cxxi · e cxcui iii
ET CUM EGRESSUS ES
SET IN UIA PROCURRENS
QUIDAM GENU FLEXO AN
TE EUM ROGABAT EUM DICENS
MAGISTER BONE QUID
FACIAM UT UITAM AETER
NAM PERCIPIAM IHS AU
TEM DIXIT EI QUID ME DI
CIS BONUM NEMO BONUS
NISI UNUS

DS PRECEPTA NOSTI ILLE
DIXIT QUAE NE OCCIDES
NE ADULTERIS NE FURE
RIS NE FALSUM TESTIMO
NIUM DIXERIS NE FRAUDEM
FECERIS HONORA PATREM
TUUM ET MATREM AT ILLE
RESPONDENS AIT MA
GISTER HAEC OMNIA CUS
TODIUI A IUUENTUTE MEA
§ cui · II · § cxc · L ccxx iiii · e cxcui
IHS AUTEM INTUITUS EUM
DILEXIT EUM ET DIXIT ILLI
UNUM TIBI DEEST UADE
QUAECUMQUE HABES UENDE
ET DA PAUPERIBUS ET HA
BEBIS THESAURUM IN CAE
LO ET UENI SEQUERE ME
§ cxiiii · II · § cxcui · L ccxx ii
ILLE AUTEM CONTRISTATUS
EST IN UERBO HOC ET A
BIIT TRISTIS ERAT ENIM
HABENS MULTAS POS
SESSIONES ET CIRCUMSP
ICIENS IHS AIT DISCIPULIS
SUIS QUAM DIFFICILE QUI
PECUNIAS HABENT IN

REGNUM DI INTROIBUNT
DISCIPULI AUTE OBSTU
PESCEBANT IN UERBIS E
IUS AT IHS RURSUS RESPO
DENS AIT ILLIS QUAM DIFFIC
ILE EST CONFIDENTES IN
PECUNIIS REGNUM DI IN
TROIRE FACILIUS EST CA
MELLUM PER FORAMEN A
CUS TRANSIRE QUAM DIUI
TE INTRARE IN REGNU DI
QUI MAGIS ADMIRABAN
TUR INTER SE DI CENTES
ET QUIS POTEST SALUUS
FIERI ET INTUENS ILLOS
IHS AIT APUD HOMINES
INPOSSIBILE EST APUD
DM AUTEM OMNIA POS
SIBILIA SUNT ET COEPIT
EI DICERE ECCE NOS DI
MISIMUS OMNIA ET SE
B cx II M cxxiiii L cxxi CUTI SUMUS TE RESPO
DENS IHS AIT AMEN DICO
UOBIS NEMO EST QUI RE
LIQUERIT DOMUM UEL FRA
TRES AUT SORORES

AUT MATREM AUT PATRE
AUT FILIOS AUT AGROS
PROPTER ME ET EUAN
GELIU QUI NON ACCIPIAT
CENTIES TANTUM NUNC
IN TEMPORE HOC DOMOS
ET FRATRES ET SORO
RES ET MATREM ET FILIOS
ET AGROS CUM PERSECU
TIONIB ET IN FUTURO
SECULO UITA AETERNA
B cxi M cc II L cxxiii MULTI AUTEM ERUNT
PRIMI NOUISSIMI ET
NOUISSIMI PRIMI
B cxii II M ccii XXX L cxxiii ERANT AUTEM IN UIA
ASCENDENTES HIERO
SOLYMA ET PRECEDE
BAT ILLOS IHS ET STUPE
BANT QUI SEQUEBANTUR
EUM ET ADSUMENS I
TERUM DUODECIM COE
PIT ILLIS DICERE QUAE E
ESSENT UENTURA QUIA
ECCE ASCENDIMUS IN
HIEROSOLYMA ET FILI
US HOMINIS

TRADETUR PRINCIP
BUS SACERDOTUM ET SCRI
BIS ET SENIORIB· ET DĀ
NABUNT EŪ MORTI
ET TRADENT EŪ GEN
TIB· ET INLUDENT EI
ET CONSPUENT ET
FLAGELLABUNT ET
OCCIDENT EŪ ET TER
TIA DIE RESURGET
VI ET ACCESSERUNT
AD EUM IACOB· ET
IOHANNES FILII ZEBE
DEI DICENTES MAGIS
TER UOLUMUS UT QUOD
CUMQ· PETIERIMUS
PRESTES NOBIS AT IL
LE DIXIT EIS QUID UUL
TIS UT FACIAM UOBIS
ILLI AUTĒ DIXERUNT
DA NOBIS UT UNUS AD DEX
TRĀ ET ALIUS A SINIS
TRA TUA SEDEAMUS
IN GLORIAM TUĀ IHS
AUTĒ AIT EIS NESCITIS
QUID PETATIS

POTESTIS BIBERE CA
LICĒ QUEM EGO BIBI
TURUS SŪ AUT BAPTIS
MŪ QUO EGO BAPTI
ZOR BAPTIZARI HABEO
AT ILLI DIXERUNT POSSU
MUS IHS AUTĒ AIT EIS
CALICĒ QUIDĒ QUEM
EGO BIBO BIBETIS ET
BAPTISMŪ QUO EGO
BAPTIZOR BAPTIZABI
NI SEDERE AUTĒ AD
DEXTERĀ MEĀ UEL A
SINISTRĀ NON EST
MEŪ DARE SED QUIBUS
II PARATŪ EST ET AUDI
ENTES CETERI DECĒ
COEPERUNT INDIGNA
RI DE IACOB ET IOHANNE
QUOS CŪ ADUOCASSET
IHS AIT ILLIS SCITIS QUIA
HII QUI UIDENTUR PRIN
CIPARI GENTIBUS DOMI
NANTUR EORŪ ET PRIN
CIPES EORŪ POTESTA
TEM HABENT

esse maior erit uester minister et qui
cumque uoluerit

IPSORUM NON ITA EST
IN UOBIS SED QUICUMQUE
UOLUERIT IN UOBIS
PRIMUS ESSE ERIT OMNIUM
SERUUS NAM ET FILIUS
HOMINIS NON UENIT
UT MINISTRARETUR SED
UT MINISTRARET ET
DARET ANIMAM SUAM RE
DEMPTIONEM PRO MUL
TIS ET UENIUNT IN HIERICHO
ET FACTUM EST CUM EGREDE
RETUR ABHIERICHO
CUM MULTA TURBA ECCE
CE QUIDAM CAECUS FILI
US TIMEI BARTHIME
US SEDEBAT IUXTA
UIAM MENDICANS QUI
CUM AUDISSET QUIA
IHS NAZARENUS EST
COEPIT CLAMARE ET DICERE
FILI DAUID MISERE
RE MEI ET COMMINA
BANTUR ILLI MULTI UT
TACERET AT ILLE MUL
TO MAGIS

CLAMABAT FILI DAUID
MISERERE MEI ET STANS
IHS IUSSIT ILLUM
UOCARE ET DICUNT
CAECO ANIMAEQUIOR ES
TO SURGE UOCAT TE
QUI PROIECTO UESTI
MENTO SUO EXILIENS
UENIT AD EUM CUI DIX
IT IHS QUID UIS UT FA
CIAM TIBI CAECUS AUTEM
DIXIT EI RABBONI UT
UIDEAM IHS AUTEM DIX
IT EI UADE FIDES
TUA TE SALUUM FECIT
ET CONFESTIM UIDIT
ET SEQUEBATUR EUM
IN UIA
ET CUM ADPROPINQUA
RENT HIERUSOLY
MAE ET BETHANI
AE AD MONTEM
OLIUARUM MISIT
DUOS EX DISCIPULIS
SUIS ET AIT ILLIS ITE

INCASTELLUMQUODEST
CONTRAUOS ETSTATIM
INTROEUNTESILLUCIN
UENIETISPULLUMASINE
LIGATUM SUPERQUEMNE
MOADHUCHOMINUMSE
SEDITSOLUITEILLUMET
ADDUCITEETSIQUISUO
BISDIXERITQUIDFACI
TISDICITEQUIADNONE
CESSARIUSESTETCON
TINUOILLUMDIMITTIT
cxxiii II cxxxiii ETABEUNTESINUENE
RUNTPULLUMLIGATUMAN
TEIANUAMFORISINBIUIO
ETSOLUUNTEUMET
QUIDAMDEILLICSTANTI
BUSDIXERUNTILLISQUID
FACITISSOLUENTESPUL
LUMQUIDIXERUNTEIS
SICUTPRAECEPERATIL
LISIHSETPERMISERUNT
EISETADDUXERUNT
PULLUMADIHMETINPO
NENTESILLIUESTIMEN
TASUAET

SEDITSUPEREUMMULTI
AUTEMUESTIMENTASUA
STERNEBANTINUIAALII
UEROFRONDESCAEDE
BANTDEARBONEBANTIN RIB·ET STER
cxvii I cx L cxxxiii I c UIA ETQUIPRAEIBANT
ETQUISEQUEBANTURCLA
MABANTDICENTESOSAN
NABENEDICTUSQUIUE
NITINNOMINEDNIBENE
DICTUMQUODUENITREG
NUMPATRISNOSTRIDAUID
OSANNAINEXCELSIS
cxx VIII XXX cxxi ETCUMINTROISSET
HIEROSOLYMAINTEMPLUM
ETCIRCUMSPECTISOM
NIBUSCUMIAMUESPERAES
SETHORAEXIITINBETHA
NIACUMXIIDISCIPULIS
SUISETALIADIECUMEXI
RENTABETHANIAESURI
RITCUMQUEUIDISSETALON
GEFICUMHABENTEMFOLIA
UENITUIDERESIQUID
FORTEINUENIRETINEA
ETCUM UENISSET

ad eā nihil inuenit pre
ter folia non enim erat
tempus ficorū qui dix
it etiam non amplius in
eternū quisquam fruc
tū ex te manducet et
audiebant discipuli
Mt cxxi Mr cxxii L cclxxxviii I xxi eius Et ueniunt iterū hie
rosolyma et cum intro
isset in tēplum coepit
et mensas nūmulario
rū eicere uendentes
et ementes in tēplo
et cathedras uenden
tiū columbas euertit
et non sinebat ut quis
quā transferret uas
per templum et docebat
eos dicens non ne scrip
tū est quia domus
mea domus orationis
uocabitur omnib; gen
tib; uos autē fecistis
eā speluncā latronū
Q uo audito sūmi sa
cerdotes et scribe

quaerebant quomo
do eum perderent ti
mebant enim quod uni
uersa turba admira
batur super doctrina
eius Et cum uespera
facta esset egredie
bantur de ciuitate et
cum mane transirent
uiderunt ficū arido
facta a radicib; et re
cordatus Petrus ait
illi ecce ficul nea cui
maledixisti aruit
Et respondens
ihs ait illis habete fi
dē dī amen dico uo
bis quia si quis dixe
rit huic monti tolle
re et mittere in ma
re et non hesitauerit
in corde suo sed cre
diderit quia quodcū
q dixerit fiet ei Pro
pterea dico uobis om
nia quaecumq

ORANTES PETITIS CREDITE QUIA ACCIPIETIS
VI ET UENIET UOBIS ET CUM STABITIS AD ORATIONE DIMITTITE SI QUID HABETIS ADUERSUS ALIQUE UT ET PATER UES TER QUI IN CAELIS EST DIMITTET UOBIS DELICTA UESTRA QUOD SI UOS NON DIMISERITIS NEC PATER UESTER QUI IN CAELIS EST DIMIT TET UOBIS PECCATA UESTRA

ET UENIUNT ITERU HIE ROSOLYMA ET CU AMBULARET IN TEMPLO ACCESSERUNT AD EU PRINCIPES SACER DOTU ET SCRIBAE ET SENIORES ET DI CUNT EI IN QUA POTES TATE HAEC FACIS ET QUIS DEDIT TIBI HANC POTESTATE

IHS AUTE RESPONDE NS AIT ILLIS INTERRO GO UOS ET EGO UNUM SERMONE ET RESPON DITE MIHI ET DICO UOBIS IN QUA POTESTA TE HAEC FACIO BAPTIS MUM IOHANNIS DE CAELO ERAT AN EX HOMINI BUS RESPONDITE MIHI AT ILLI COGITABANT INTER SE DICENTES SI DIXE RIMUS DE CAELO DICET NOBIS QUARE ER GO NON CREDIDISTIS EI SI DIXERIMUS EX HOMINIBUS TIMEMUS PLEBEM OMNES ENIM SCIEBANT IOHANNE QUIA UERE PROPHE TA ESSET ET RESPON DENTES DIXERUNT AD IHM NESCIMUS RESPONDENS IHS AIT ILLIS NEQUE EGO DICO UO BIS IN QUA

POTESTATE HAEC FACIO
M CCXXVII II CXXV D CCXX L CCXXII ET COEPIT ILLIS IN PA
RABOLIS LOQUI HOMO QUI
DAM PASTINAVIT VINEAM
ET SEPEM CIRCUMDEDIT
ET FODIT LACUM ET AEDI
FICAVIT TURREM ET LO
CAVIT EAM COLONIS ET
PEREGRE PROFECTUS
EST ET MISIT AD COLO
NOS IN TEMPORE SERVUM
UT DARENT ILLI DE FRUC
TU VINEAE QUI ADPREHEN
SUM EUM CECIDERUNT
ET DIMISERUNT VACU
UM ITERUM MISIT AD IL
LOS ALIUM SERVUM ET
IPSUM CAPITE VULNERA
VERUNT ET CONTUME
LIIS ADFICERUNT ET
RURSUM ALIUM MISIT ET IL
LUM OCCIDERUNT ET ALI
OS PLURES ET EX EIS QUOS
DAM CECIDERUNT QUOSDAM
VERO OCCIDERUNT NOVIS
SI ME AU TE

MISIT FILIUM SUUM
QUEM HABEBAT UNICUM
DILECTISSIMUM DICENS
REVEREBUNTUR FILI
UM MEUM COLONI AUTEM
DIXERUNT AD INVICEM
HIC EST HERES VENITE
OCCIDAMUS EUM ET NOS
TRA ERIT HEREDITAS
ET ADPREHENDENTES
EUM OCCIDERUNT ET E
IECERUNT EXTRA VI
NEAM QUID ERGO FACI
ET DOMINUS VINEAE VENIET
ET PERDET COLONOS
ILLOS ET DABIT VINEAM
ALIIS NEC SCRIPTURAM
HANC LEGISTIS LAPIDEM
QUEM REPROBAVERUNT
AEDIFICANTES HIC FAC
TUS EST IN CAPUT AN
GULI A DOMINO FACTUM EST
ISTUD ET EST MIRABI
LE IN OCULIS NOSTRIS
M CCXX D CXXVI I L CCLIII IO LXXXIII ET QUAEREBANT EUM TE
NERE

ETTIMUERUNTTURBA̅
COGNOUERANTENIMQUO
ADEOSDIXERATHANC
PARABOLAETRELICTO
ħ ccxx II ħ ccxx L ccxliii EOABIERUNT ETMIT
TUNTADEU̅QUOSDA̅EX
PHARISEISETHERODIA
NISUTEU̅CAPERENTIN
UERBO
XXXV III QUIUENIENTESDIC̅T̅
EIMAGISTERSCIMUS
QUIAUERAXESETNON
CURASQUEMQUAMNEC
ENIMACCIPISFACIE̅HOM
NU̅SEDINUERITATEUI
A̅DI̅DOCESDICERGO
NOBISLICETTRIBUTU̅
DARICESARIANNON
IHS UEROCU̅UIDISSET
SIMULATIONE̅EORU̅AIT
ILLISQUIDMETEMPTA
TISADFERTEMIHIDE
NARIU̅UTUIDEA̅ATILLI
OBTULERUNTEIETAIT
ILLISCUIUSESTHAECI
MAGOETSUPERSCRIP
TIODICUNTILLI

CAESARISRESPONDENS
AUTE̅IHSDIXITILLISRED
DITEERGOQUAESUNT
CAESARISCAESARIETQUAE
DISUNTDOETMIRABA̅
XXX VIIII TURSUPEREU̅ ETUE
NERUNTADEU̅SADDU
CAEIQUIDICUNTNONES
SERESURRECTIONE̅ET
INTERROGAUERUNTEU̅
DICENTESMAGISTER
MOYSESSCRIPSITNO
BISUTSICUIUSFRATER
MORTUUSFUERITETDI
MISERITUXOREMETFI
LIOSNONRELIQUERIT
ACCIPIATFRATEREIUS
UXORE̅IPSIUSETRESUS
CITETSEMENFRATRI
SUOSEPTE̅ERGOFRA
TRESFUERUNTAPUD
NOSETPRIMUSACCE
PITUXORE̅ETMORTU
USESTNONRELICTO
SEMINEETSECUNDUS
ACCEPITEA̅ETMORTU
USESTETNECIPSE

reliquit semen et terti
us similiter deinde om
nes septem acciperun̄
eam et non reliquerun̄
semen nouissime om
nium mortua est et muli
er in resurrectione er
go cum resurrexerint
cuius de his erit uxor sep
tem enim habuerunt eā
uxorē et respondens
ihs ait illis non ne ideo
erratis non intellegen
tes scripturas neque uir
tutem dī cum enim a mor
tuis resurrexerint
neque nubunt neque nubun
tur sed sunt sicut an
geli in caelis de mortu
is autē quod resurgan̄
non legistis in libro
moysi in rubo quomo
do dixerit illi ds ego sū
ds abraham et ds isaac
et ds iacob non est ds
mortuorū sed uiuorū
uos ergo multū erratis

Et accedens unus
de scribis qui audie
rat illos conquiren
tes et uidens quod
bene illis responde
rit interrogauit eū
quod est primum om
nium mandatum ihs au
tem respondit ei quia
primum omnium manda
tū est audi israhel dns
ds tuus dns unus est
et diliges dnm dm tu
um ex toto corde tuo
et ex tota anima tua
et ex tota mente tua
et ex tota uirtute
tua hoc est primum
mandatū secundum
autē simile huic di
liges proximum tuum
tamquam te ipsum maius
horum aliud mandatū
non est Et ait illi scri
ba bene magister
in ueritate dixisti quia
unus est

DS ET NON EST ALIUS
PRETER EUM ET DILI
GENDUS EX TOTO COR
DE ET EX TOTO INTEL
LECTU ET EX TOTA
ANIMA ET EX TOTA
FORTITUDINE ET DI
LIGERE PROXIMUM TAN
QUAM SEIPSUM MAIUS
EST OMNIB· SACRI
FICIIS IHS AUTEM UI
DENS QUOD SAPIEN
TER RESPONDISSET
DIXIT ILLI NON ES LON
GE A REGNO DI
ET NEMO IAM AUDEBAT ILLUM
IS INTERROGARE EUM
ET RESPONDENS
DICEBAT DOCENS
IN TEMPLO QUOMO
DO DICUNT SCRIBAE
XPM FILIUM ESSE DAUID
IPSE AUTEM DAUID
DICIT IN SPU SCO DI
CIT DNS DNO MEO
SED

DONEC PONAM

INIMICOS TUOS SCA
BELLUM PEDUM TUORUM
IPSE ERGO DAUID DI
CIT EUM DNM ET UNDE
EST FILIUS EIUS ET
MULTA TURBA AUDIE
BAT EUM LIBENTER
IPSE AUTEM DOCEBAT
EOS DICENS CAUETE
AB SCRIBIS IN STOLIS
UOLUNT AMBULARE
ET SALUTARI IN FORO
ET IN PRIMIS CATHE
DRIS SEDERE IN SYNA
GOGIS ET PRIMOS
DISCUBITOS IN CONUI
UIIS QUI DEUORANT
DOMOS UIDUARUM SUB
OBTENTU PROLIXE
ORATIONIS HII ACCIP
IENT PROLIXIUS IUDICIUM
ET SEDENS IHS CON
TRA GAZOFILACIUM A
SPICIEBAT QUOMO
DO TURBA MITTEBAT
AES IN GAZOFILACIUM

ET MULTI DIUITES

IACTABANT MULTA CU
UENISSET AUTE QUEDA
UIDUA PAUPER MISIT
AERA MINUTA DUO
QUOD EST QUADRANS
ET CONUOCANS DISCI
PULOS SUOS AIT ILLIS
AMEN DICO UOBIS QUO
UIDUA HEC PAUPER
PLUS OMNIB MISIT IN
GAZOFILACIU OMNES
ENI EX EO QUOD ABU
DABAT ILLIS MISERUNT
HEC UERO DE PENURIA
SUA OMNE UICTU SUU
QUEM HABUIT MISIT
XLIII ET CUM EGREDERETUR
DE TEMPLO AIT ILLI U
NUS EX DISCIPULIS SU
IS MAGISTER ASPICE
QUALES LAPIDES SUNT
ET QUALES STRUCTU
RE ET RESPONDENS
IHS AIT ILLI UIDETIS
HEC OMNIA MAGNA
EDIFICIA AMEN DICO

UOBIS QUOD NON RE
LINQTUR HIC LAPIS
SUPER LAPIDE QUI
NON DESTRUATUR
ET CUM SEDERET IN
MONTE OLIUARU CON
TRA TEMPLU INTER
ROGABANT EU SECRE
TO PETRUS ET IACO
B ET IACOB ET IOHA
NES ET ANDREAS DIC
NOBIS QUANDO IS
TA FIENT ET QUOD
SIGNU ERIT QUAN
DO HAEC OMNIA IN
CIPIENT CONSUMMA
RI ET RESPONDENS
IHS AIT ILLIS COEPIT
DICERE UIDETE NE
QUIS UOS SEDUCAT
MULTI ENI UENIENT
IN NOMINE MEO
DICENTES QUIA E
GO SU ET MULTOS
SEDUCENT CUM AU
TE AUDIERITIS BELLA
ET OPINIONES

BELLORŪ NE TIMUERI
TIS OPORTET ENIM HĘC
FIERI SED NONDŪ FINIS
EXURGET ENIM GENS SU
PER GENTĒ ET REGNŪ
SUPER REGNŪ ET ERUNT
TERRĘ MOTUS PER LO
CA ET FAMES HAEC AU
TE INITIUM DOLORŪ UI
DETE AUTĒ UOS IPSOS
TRADENT ENIM UOS IN CON
CILIIS ET IN SYNAGOGIS
UAPULABITIS ET ANTE
PRĘSIDES ET REGES
STABITIS PROPTER ME
IN TESTIMONIUM ILLIS
ET IN OMNES GENTES
PRIMŪ OPORTET EUAN
GELIUM PRĘDICARE ET
CUM DUXERINT UOS TRA
DENTES NOLITE COGI
TARE QUID LOQUAMI
NI SED QUOD DATŪ UO
BIS FUERIT IN ILLA HO
RA ID LOQUIMINI NON
ENIM UOS ERITIS LOQUĒN
TES

SED SPS SCS TRADET AU
TEM FRATER FRATRĒ
IN MORTĒ ET PATER FI
LIUM ET EXURGENT FILII
IN PARENTES ET MOR
TE ADFICIENT EOS ET
ERITIS ODIO OMNIB;
PROPTER NOMEN ME
UM QUI AUTĒ SUSTINU
ERIT IN FINĒ HIC SALUUS
ERIT CUM AUTĒ UIDE
RITIS ABHOMINATIO
NEM DESOLATIONIS
QUOD DICTUM EST A DANI
HELO PROPHETA STAN
TĒ UBI NON DEBET QUI
LEGIT INTELLEGAT
TUNC QUI IN IUDEA SUNT
FUGIANT IN MONTES
ET QUI SUPER TECTŪ
NE DESCENDAT IN DO
MŪ NEC INTRO EAT UT
TOLLAT QUID DE DO
MO SUA ET QUI IN A
GRO ERIT NON REUER
TATUR RETRO TOL
LERE

uestimentimentū
suū Uae autē praeg
nantib: etnutrienti
b· inillisdieb· Orate
ergoutHiemenon
fiant Eruntenīdi
esillitribulationis
talesqualesnonfue
runtabinitiocrea
turae quā condidit
ds usq· nuncneq·
eruntposthaec Et
nisidnsbreuiassēt
diesnonfuissetsal
ua omniscaro sed
propterelectosqūs
elegitbreuiauitdies
Ettuncsiquisuo
bisdixeritecceHic
estxp̄s ecceillicne
credideritis Exur
gententenī pseudoxp̄i
etpseudoprophetae
etdabuntsignaet
prodigiaadseducēn
dos sifieripotestē·
tiamelectos

uosergouideteecc
cepraedixiuobisomnia
Sedinillisdieb· post
tribulationēillā
solobscurabitur
etlunanondabitsplen
dorēsuū eterunt
stellae caelidecidēn
tes etuirtutesce
lestiū mouebuntur
Ettuncuidebunt
filiū hominisueni
entēinnubib· cum
uirtutemagnaet
gloria Ettuncmit
titangelossuosēt
congregabitelec
tossuosaquattuor
uentisasūmoter
raeusq· adsūmūcae
lorū Aficuautēdis
citeparabolā cum
iamramuseiuste
nerfuerit etnata
fuerintfoliacog
noscitisquiainprox
imositaestassic

ET UOS CUM UIDE
RITIS HAEC FIERI SCI
TOTE QUOD IN PROX
IMO SIT IN IANUIS A
MEN DICO UOBIS QUO
NON TRANSIET GE
NERATIO HAEC DONEC
OMNIA ISTA FIANT
CAELŪ ET TERRA TRAN
SIBUNT UERB̄ AUTE
MEA NON TRANSIBUNT
DE DIE AUTEM ILLA UEL
HORA NEMO SCIT
NEQ ANGELI IN CAE
LO NEQ FILIUS NISI
PATER UIDETE ITAQ
UIGILATE ET ORATE
QUIA NESCITIS QUAN
DO TEMPUS SIT SICUT
HOMO QUI PEREGRE
PRO FECTUS RE
LIQUIT DOMŪ SUA
ET DANS SERUIS SU
IS POTESTATEM UNI
CUIQ OPERIS SUI ET
IANITORI PRAECIPIAT
UIGILARE

SI ERGO UIGILATE NES
CITIS ENĪ QUANDO DO
MINUS DOMUS UENI
AT SERO AN MEDIA NOC
TE AN GALLICANTU AUT
MANE NE CŪ UENERIT
REPENTE INUENIAT
UOS DORMIENTES
QUOD AUTĒ UOBIS DI
CO OMNIB DICO UIGILATE
XIIII ERAT AUTEM PASCHA
ET AZIMA POST BIDU
UM ET QUAEREBANT
SUMMI SACERDOTES
ET SCRIBAE QUOMO
DO EŪ DOLO TENERENT
ET OCCIDERENT DI
CEBANT ENIM NON IN
DIE FESTO NE FORTE
TUMULTUS FIERET
POPULI ET CŪ ESSET
BETHANIAE IN DOMO
SIMONIS LEPROSI
ET RECUMBERET UE
NIT MULIER HABENS
ALABASTRŪ UNGUEN
TI NARDI

l cl vi

PISTICI PRETIOSI ET
FRACTO ALABASTRO EF
FUDIT SUPER CAPUD
EIUS ERANT AUTEM QUI
DAM INDIGNE FEREN
TES INTRA SEMET IPSOS
ET DICENTES UT QUID
PERDITIO ISTA UNGUENTI
FACTA EST POTERAT
UENIRI UNGUENTUM IS
TUD PLUS QUAM TRECEN
TIS DENERIIS ET DARI
PAUPERIB; ET FREME
BANT IN EUM IHS AUTEM
DIXIT SINITE EAM UT QUID
ILLI MOLESTI ESTIS BO
NUM OPUS OPERATA EST
IN ME SEMPER ENIM PAU
PERES HABEBITIS UO
BISCUM ET CUM UOLUERI
TIS POTESTIS ILLIS BE
NE FACERE ME AU
TEM NON SEMPER HABE
BITIS QUOD HABUIT
HEC FECIT PREUENIT
UNGUERE CORPUS ME
UM IN SEPULTURAM

AMEN DICO UOBIS U
BICUMQ; PREDICATUM FUE
RIT HOC EUANGELIUM
UM IN UNIUERSO MUN
DO ET QUOD HEC FECIT
NARRABITUR IN ME
MORIAM EIUS ET IUDAS
SCARIOTH UNUS DE
DUODECIM ABIIT AD
PRINCIPES SACERDO
TUM UT PRODERET EUM
ILLIS QUI AUDIENTES
GAUISI SUNT ET PRO
MISERUNT EI PECUNI
AM SE DATUROS ET
QUEREBAT QUOMO
DO ILLUM OPPORTUNE
TRADERET ET PRI
MO DIE AZIMORUM
QUANDO PASCHA IM
MOLABANT DICUNT
EI DISCIPULI QUO UI
UIS EAMUS ET PARE
MUS TIBI UT MANDU
CES PASCHA ET MI
SIT DUOS EX DISCIPU
LIS SUIS

ET AIT EIS ITE IN CIUITA
TEM ET OCCURRET UO
BIS HOMO PORTANS
LAGOENAM AQUAE SEQUI
MINI EUM ET QUOCUMQ·
INTROIERIT DICITE DO
MINO DOMUS QUIA
MAGISTER DICIT UBI
EST REFECTIO MEA U
BI PASCHA CUM DISCIPU
LIS MEIS MANDUCEM
ET IPSE UOBIS DEMONS
TRAUIT CENACULUM GRAN
DE STRATUM ET ILLIC PA
RABITIS NOBIS ET ABI
ERUNT DISCIPULI EI
US ET UENERUNT IN
CIUITATEM ET INUENE
RUNT SICUT DIXERAT
ILLIS ET PREPARAUE
RUNT PASCHA
[ch clxi II XLIIII II ch cclxxx io lxii] UESPERE AUTEM FAC
TO UENIT CUM XII ET DIS
CUBUIT CUM EIS ET MAN
DUCANTIB· AIT IHS
AMEN DICO UOBIS QUIA
UNUS EX UOBIS TRADET

ME QUI MANDUCAT
[ch clxii I ch cclxxxi L cclxiiii io cxii] MECUM AT ILLI COEPE
RUNT CONTRISTARI ET
DICERE SINGULI NUM
[ch clxiii II ch cclxxxii L cclxiiii] QUID EGO QUI AIT ILLIS
UNUS EX XII QUI INTIN
GIT MANUM MECUM IN CA
TINO ET FILIUS QUIDEM
HOMINIS UADIT SICUT
SCRIPTUM EST DE EO
UAE AUTEM HOMINI ILLI
PER QUEM FILIUS HOMI
[ch clxiiii VI ch cclxxi xiii] NIS TRADITUR BONUM
ILLI SI NON ESSET NATUS
[ch clxu I ch cclxxxui L cclxuii io lu] HOMO ILLE ET MAN
DUCANTIB· ILLIS ACCE
PIT IHS PANEM ET BENE
DICENS FREGIT ET DE
DIT EIS ET AIT SUMITE
HOC EST CORPUS MEUM
[ch clxui II ch cclxxxuii L cclxui] ET ACCEPTO CALICE
GRATIAS AGENS DEDIT
EIS ET BIBERUNT EX
EO OMNES ET AIT ILLIS
HOC EST SANGUIS ME
US NOUI TESTAMEN
TI

qui pro multis effundi
tur amen dico uobis
quod iam non bibam de hoc
genimine uitis usq· in
diem illum quo illud bibam
mt·clxiii VI mr·cclxxxiiii nouum in regno dei Et
hymno dicto exierunt
in montem oliuarum
mt·clxiiii IIII xlu mr·ccLxxxu io·c Lii Tunc ait illis ihs
omnes uos scandalu̅
mt·clxiiii VI mr·cclxxx habebitis in me Scrip
tum est enim percutiam
pastorem et dispargen
tur oues gregis Sed
postquam resurrexe
ro praecedam uos in ga
mt·clxx I mr·ccxc L·ccLxxxi io·cxxiii lileam petrus uero re
spondens ait ei et si om
nes scandalizati fue
rint sed ego numquam scan
dalizabor et ait illi
ihs amen dico tibi quia
tu hodie in nocte hac
prius quam bis gallus
uocem dederit ter me
negaturus es

mt·clxx VI mr·ccxci At ille amplius loque
batur et si oportue
rit me simul conmo
ri tecum non te negabo
similiter autem et
omnes dicebant
mt·clxx I mr·ccxcii L·ccLxxiii io·c Lii Et ueniunt in prae
dium cui nomen geth
semani et ait disci
mt·clxxiii VI mr·ccxciii pulis suis Sedete
hic donec orem et ad
sumpsit petrum
et iacobum et iohannem
secum et coepit paue
mt·clxxiii IIII mr·ccxciiii io·cliii re et taedere Et ait
illis tristis est ani
ma mea usque ad mor
tem sustinete hic et
mt·clxxui I mr·ccxcu L·ccLxxxu io·cLxi uigilate Et cum pro
cessisset pusillum
procidit super ter
ram et orabat ut si fi
eri posset pertrans
iret ab eo hora et
dixit Abba pater
omnia tibi possibi
lia sunt

TRANSFERCALICE̅
I HUNC A ME S D NON
QUOD EGO UOLO SED
QUOD TU ET UENIT
AD DISCIPULOS ET IN
UENIT EOS DORMI
ENTES ET AIT PE
TRO SIMON DORMIS
NON POTUISTI UNA
II HORA UIGILARE UI
GILATE ET ORATE
NE INTRETIS INTEM
III TATIONE SPS QUI
DE PROMPTUS CA
RO AUTE̅ INFIRMA
VI ITERUM ABIIT ORA
UIT EUNDE̅ SERMO
NE̅ DICENS ET RE
UERSUS DENUO
INUENIT EOS DOR
MIENTES ERANT E
NIM OCULI ILLORU̅
GRAUATI ET IGNO
RABANT QUID RES
PONDERENT ILLI
IIII ET UENIT TERTIO

ETAIT ILLIS

DORMITE IAM ET RE
QUIESCITE SUFFICIT
UENIT HORA ECCE TRA
DITUR FILIUS HOMINIS
IN MANUS PECCATO
RU̅ SURGITE EAMUS
ECCE QUI ME TRADET
PROPE EST
I ADHUC EO LOQUENTE
UENIT IUDAS SCARI
OTH UNUS EX DUOD
ECIM ET CU̅ ILLO TURBA
CU̅ GLADIIS ET FUSTI
B· MISSI A SUMMIS SA
CERDOTIB· ET SCRI
BIS ET A SENIORIB·
II DEDERAT AUTE̅ TRA
DITOR EIUS SIGNU̅ EIS
DICENS QUE̅CUM
Q OSCULATUS FUE
RO IPSE EST TENETE
EU̅ ET ADDUCITE EU̅
CU̅ UENISSET STATI̅
ACCEDENS AD EU̅
AIT HAUE RABBI ET OS
CULATUS EST EU̅

AT ILLI MANUS

INIECERUNTETTENU
ERUNTEUM UNUSAUTEM
DECIRCUMSTANTIB;
EDUCENSGLADIUMPER
CUSSITSERUUMPRINCI
PISSACERDOTUMET
AMPUTAUITAURICU
LAEIUSETRESPON
DENS IHS AITILLISTAM
QUAMADLATRONEMEXISTIS
CUMGLADIISETFUSTIB;
CONPREHENDEREME
COTIDIEERAMAPUDUOS
INTEMPLODOCENSETNON
METENUISTISSEDUTIN
PLEANTURSCRIPTU
VI RAE TUNCDISCIPULI
EIUSRELINQUENTES
EUMFUGERUNTOMNES
X ADOLISCENSAUTEMQUI
DAMSEQUEBATURIL
LUMSINDONEAMIC
TUS·SUPERNUDO
ETTENUERUNTEUM
ATILLEREIECTASINDO
NEFUGITNUDUS

I ETADDUXERUNT
IHM ADPRINCIPEM
SACERDOTUMETCON
UENERUNTOMNESSA
CERDOTESETSCRIBAE
IIII ETSENIORES PETRUS
AUTEMALONGESEQUE
BATUREUMUSQUEIN
TUSINATRIUMPRINCI
PISSACERDOTUMETSEDE
BATCUMMINISTRIS
ETCALEFACIEBAT
II SEADIGNEM PRINCI
PESAUTEMSACERDO
TUMETUNIUERSUMCON
CILIUMQUEREBANT
ADUERSUM IHM TES
TIMONIUMUTEUMMOR
TITRADERENTET
NONINUENIEBANT
MULTIENIMTESTIMO
NIUMFALSUMDICE
BANTADUERSUSEUM
ETNONERATCON
UENIENTIACORUM
VI TESTIMONIAALII

AUTĒ

EXURGENTES FALSŪ
TESTIMONIŪ DICEBANT
ADUERSUS EUM DICEN
TES QUO NOS AUDIUI
MUS EUM DICENTĒ E
GO DISSOLUA TEMPLŪ
HOC MANUFACTŪ ET
POST TRIDUUM ALIUD NOᵀ
MANUFACTŪ EDIFICA
BO ET NON ERAT CON
UENIENS ILLORŪ TESTI
MONIŪ · TUNC EXUR
GENS PRINCEPS SA
CERDOTŪ IN MEDIO INᵀ
TERROGABAT IHM
DICENS NON RESPON
DES AD EA QUAE TIBI O
BICIUNTUR AB HIS ILLE
AUTĒ TACEBAT RURSUS
SUMMUS SACERDOS IN
TERROGABAT EUM DI
CENS TU ES XPS FILI
ƀ cxci I ƀ cccxli L cccxciii Io lxxiii US BENEDICTI IHS UE
RO AIT ILLI EGO SUM ET
UIDEBITIS FILIU HOMI
NIS SEDENTĒ A DEX
TERA

UIRTUTIS ET UENIENTĒ
ƀ cxcii VI ƀ cccxlii CUM NUBIB· CELI SUM
MUS AUTEM SACERDOS
SCIDIT UESTIMENTA
ƀ cxciii II ƀ cccxliii L ccxcviii SUA ET AIT QUID AD
HUC DESIDERAMUS
TESTES AUDISTIS BLAS
PHEMIA QUID UOBIS
UIDETUR OMNES AUTĒ
CONDENAUERUNT EUM
ESSE REUM MORTIS
ƀ cxciiii I ƀ cccxliiii L ccxciiii Io clxxvii ET COEPERUNT QUI
DAM CONSPUERE IN EUM
ET UELARE FACIEM EIUS
ET COLAPHIS CAEDERE
ET DICERE EI PROPHE
TIZA NOBIS XPE ET MINIS
TRI ALAPIS EU CAEDE
ƀ cxcu I ƀ cccxlu L ccxci Io clxvi BANT PETRUS AUTĒ
CUM ESSET IN ATRIO DE
ORSUM UENIT UNA EX AN
CILLIS SUMMI SACERDO
TIS ET CUM UIDISSET
PETRUM CALEFACIENTĒ
SE ASPICIENS EU AIT
ET TU CUM IHU NAZARE
NO ERAS

xit ille negauit dicens ne
q· scio neq· noui quid di
mt cxcvi I mr ccxxvi L cc[illegible] I clxxv cas Et exiens foras an
te atrium et gallus canta
uit rursus autem cum ui
disset illum ancilla coe
pit dicere adstantib;
quia et hic ex illis est et
ille iterum negauit et
post pusillum iterum qui
adstabant dixerunt
petro uere ex illis es
nam et galilaeus es ille au
tem coepit anathema
tizare et iurare quia
nescio hominem istum
quem dicitis et conti
nuo iterum gallus canta
mt cxcvii III mr ccxvii L ccxciii uit Et recordatus
est petrus uerbi quod
dixerat ei ihs priusquam
gallus cantet bis ter
me negabis et coepit
mt cxcviiii II mr ccxviii L ccxcv flere Cum autem ma
ne factum esset consi
lium fecerunt princi
pes sacerdotum

cum scribis et senio
ribus et uniuerso
mt cxcviiii I mr ccxviiii L ccc I clxxvi concilio Et uinctum
ihm duxerunt et tra
mt cc I mr ccxxi L ccii I clxxvii diderunt pilato Et
interrogauit eum pi
latus dicens tu es rex
iudaeorum et ille re
spondens ait illi tu
mt cci IIII mr ccxxii io clxxx dicis Et accusabant
eum summi sacerdo
tes in multis iterum pi
latus interrogabat
eum dicens non res
pondes eis quicquam
uide in quantis te ac
cusant ihs autem am
plius nihil respondit
ita ut miraretur pi
mt ccii II mr ccxxiii L cccviiii latus Per diem autem
sollemnem consue
uerat preses dimit
tere eis unum uinctum
mt cciii IIII mr ccxxiiii io clxxxiii quem uoluissent Erat
autem qui dicebatur
barabbas qui cum se
ditiosis erat uinctus

qui in seditione fe-
cerat homicidiu
et cum ascendis-
set turba coepit
rogare sicut con-
sueuerat face-
re illis pilatus
autem respondit
illis dicens uultis
dimittam uobis re-
gem iudeorum sci-
ebat enim quod per
inuidiam tradidis-
sent eum summi
sacerdotes scri-
be autem persua-
serunt pilato ut
magis barabban
dimitteret eis
pilatus autem re-
spondens iterum
ait illis quid ergo
uultis faciam regi
iudeorum illi uero
clamauerunt di-
centes crucifige

eum pilatus autem
dicebat illis quid
enim mali fecit at il-
li magis clamabant
crucifige eum tunc
pilatus uolens po-
pulo satisfacere
dimisit illis barab-
ban et tradidit
ihm flagellis cae-
sum ut crucifigere-
tur milites autem
duxerunt eum in a-
trium praetorii et
conuocauerunt
totam cohortem et
induerunt eum pur-
pura et posue-
runt ei plecten-
tes spineam coro-
nam et salutabant
eum dicentes ha-
ue rex iudeorum
et percutiebant
caput eius harun-
dine et conspue-
bant ei

ET PONENTES GENU& SORTĒ SUPER EIS
ADORABANT EUM ✝ QUIS QUID TOLLERET
B CCVIII VI ET POSTQUAM INLUSE ERAT AUTEM HORA
RUNT EI EXUERUNT IL TERTIA QUANDO CRU
LUM PURPURA ET IN CIFIXERUNT EUM
DUERUNT EUM UES ET ERAT TITULUS
TIMENTA SUA ET EX C CAUSAE EIUS SCRIP
ERUNT UT CRUCI F TUS HIC EST REX IUDE
B CCVIIII I GERENT EUM ET AN O ORUM ET CRUCI
GARIAUERUNT QUEN FIXERUNT CU EO DUO
DAM PRETEREUNTEM LATRONES UNŪ A DEX
SIMONEM CYRENE TRIS ET ALIUM A SI
UM UENIENTE DE UIL NISTRIS ET ADIM
LA PATREM ALEXAN DRI PLETA EST SCRIPTURA
ET RUFI UT TOLLERET QUAE DICIT ET CUM INI
B CCX I CRUCEM EIUS ET DUX QUIS DEPUTATUS EST
ERUNT ILLUM IN GOL ET PRETEREUNTES
GOTHA QUOD INTER BLASPHEMABANT EU
PRETATUR CALUA M UENTES CAPITA SU
B CCXI IIII RIE LOCUS ET DABA AE T DICENTES UA QUI
NT EI BIBERE MURRA DESTRUES TEMPLU
TU UINU ET NON AC E REAEDIFICES IN TRI
B CCXII I CEPIT ET CRUCIFI B DIEB SALUU TE FAC
GENTES EUM DES CENDENS DE CRU
✝ DIUISERUNT UES CE SIMILITER ET S
TIMENTA EIUS MIT BE CU PRINCIPIBUS
TENTES

SACERDOTŪ INRIDEN
TES CŪ DICEBANT ALI
OS SALUOS FECIT SE
IPSŪ NON POTEST SAL
UŪ FACERE XPS REX IS
RAHEL DESCENDAT NUNC
DE CRUCE ET CREDI
Mt ccxxiiii II Mr ccxl L ccxxxi MUS EI Et qui cū eo fix
ERANT CŪ EO CONUI
Mt ccxx II Mr ccxli L ccxxxiii CIEBANTUR EI Et fac
HORA ES SEXTA TENE
BRE FACTE SUNT PER
TOTA TERRAM USQ·
Mt ccxxi III Mr ccxlii IN HORĀ NONAM ET
HORA NONA EXCLAMA
UIT IHS UOCE MAGNA
DICENS HELOI·HELOI
LABA SABATHANI QUOD
EST INTERPRETATŪ
DS MEUS DS MEUS
UT QUID ME DERELI
QUISTI ET QUIDAM DE
CIRCUMSTANTIB· AUDI
ENTES ECCE HELIĀ UO
Mt ccxxii II Mr ccxliii L ccxxxiii CAT Currens autē

UNUS ET INPLENS SPON
GIĀ ACETO CIRCUMPONENS
Q CALAMO POTUM DABAT
ET DICENS SINETE UIDEA
MUS SI UENIT HELIAS
ET DEPONIT EUM
Mt ccxxii I Mr ccxliii L ccxxxiiii Io ccliiii IHS AUTEM EMISSA
UOCE MAGNA EXPIRAUIT
Mt ccxxiii II Mr ccxliiii L ccxxxiiii Et uelum templi scissū
EST IN DUAS PARTES A
SUMMO USQ· DEORSŪ
Mt ccxxv II Mr ccxlv L ccxxx Uidens autē centurio
QUI EX ADUERSO STABAT
QUIA SIC CLAMANS EXPI
RASSET AIT UERE HIC HO
MO FILIUS DĪ ERAT
Mt ccxxvi VI Mr ccxlvi Erant autem et muli
ERES A LONGE ASPICI
ENTES INTER QUAS E
RAT MARIA MAGDALENE
ET MARIA IACOBI MINO
RIS ET IOSEPH MATER
ET SALOMAE QUAE CUM ES
SENT IN GALILEA SEQ·
BANTUR EUM ET MINISTRA
BANT EI

ETALIAEMULTAEQUAESIMUL
CUMEOASCENDERUNTHIE
ROSOLYMA ETCUMIAMSE
ROESSETFACTŪQUIAE
RATPARASCEUEQUODEST
ANTESABBATŪUENIT
IOSEPHABARIMATHIANO
BILISDECURIOQUIETIP
SEEXPECTANSREGNŪ
DICONSTANTERINTROI
ITADPILATŪETPETIITCOR
PUS PILATUSAUTĒ
MIRABATURSIIAMOBIS
SETETUOCANSCENTU
RIONEMINTERROGABAT
EŪSIIAMMORTUUSES
SETQUICŪCOGNOUIS
SETACENTURIONEDO
NAUITCORPUSEIUSIO
SEPH IOSEPHAUTĒMER
CATUSSINDONĒETDE
PONENSEUMINUOLUIT
INSINDONEETPOSUIT
EUMINMONUMENTO
QUODERATEXCISŪINPE
TRAETADUOLUIT

LAPIDĒADOSTIŪMO
NUMENTI MARIAAU
TEMMAGDALENEETMA
RIAIOSEPHNOTAUERT̄
SIBILOCŪUBIPONERE
TUR CUMPRETERIS
SETSABBATŪMARIA
MAGDALENEETMARIA
IACOBIETSALOMEABE
UNTESEMERUNTARO
MATAUTUNGUERENT
EUM ETUENIENTES
UALDEMANEUNASAB
BATORŪADMONUMEN
TUORTOIAMSOLEET
DICEBANTADINUICĒ
QUISNOBISREUOLUET
LAPIDĒABOSTIOMO
NUMENTIERATENIM
MAGNUSUALDEETA
SPICIENTESUIDENT
REUOLUTŪLAPIDĒET
INTROEUNTESINMO
NUMENTŪUIDERUNT
IUUENĒSEDENTĒIN

MONUMENTOIN

STOLA CANDIDA ET EX
II PAUERUNT QUI DIXIT
EIS NOLITE EXPAUESCE
RE IHM QUERITIS NA
ZARENUM CRUCIFIXUM RE
SURREXIT NON EST HIC
UIDETE ECCE LOCUS
UBI POSITUS ERAT SED
ITE DICITE DISCIPULIS
EIUS ET PETRO QUIA
PRECEDIT UOS IN GA
LILEAM IBI EUM UIDEBI
TIS SICUT DIXIT UOBIS
B CC[illegible] II AT ILLE EXEUNTES DE
MONUMENTO INUASE
RAT ENIM EAS TIMOR
ET PAUOR ET NEMINI
QUICQUAM DIXERUNT
TIMEBANT ENIM
XLV II SURGENS AUTEM IHS
MANE PRIMA SABBATI
APPARUIT PRIMO MA
RIE MAGDALENE DE
QUA EIECERAT SEPTEM
DEMONIA ILLA AUTEM
PRECURRENS NUNTI
AUIT HIS QUI CUM ILLO ERA
NT LUGENTIB ET FLENTIB

ET ILLI AUDIENTES QUIA
UIUERET ET UISUS ES
SET AB EA NON CREDI
DERUNT POST HEC AU
TEM DUOB EX HIS AMBU
LANTIB APPARUIT IN
ALIA EFFIGIE EUNTIB
IN UILLAM ET ILLI EUN
TES NUNTIAUERUNT
CETERIS NEC ILLIS CRE
DIDERUNT NOUISSIME
AUTEM RECUMBENTIB
ILLIS UNDECIM APPARUIT
ET EXPROBRAUIT IN
CREDULITATEM ILLORUM
ET DURITIEM CORDIS
QUIA HIS QUI UIDERANT
EUM RESURREXISSE
NON CREDIDERUNT
ET DIXIT EIS ITE IN UNI
UERSUM MUNDUM PRE
DICATE EUANGELIUM
UNIUERSE CREATURE
QUI CREDIDERIT ET
BAPTIZATUS FUERIT
SALUUS ERIT QUI UERO
NON CREDIDERIT CON
DEMNABITUR SIGNA
AUTEM

EOS QUI CREDIDERINT
HAEC SEQUENTUR IN NO
MINE MEO DEMONIA
EICIENT LINGUIS LOQU
ENTUR NOUIS SERPEN
TES TOLLENT ET SI MOR
TIFERUM QUID BIBERE
NT NON EOS NOCEBIT
SUPER AEGROS MANUS
INPONENT ET BENE
HABEBUNT ET DN̄S QUI
DEM IH̄S POST QUAM
LOCUTUS EST EIS AD
SUMPTUS EST IN CAE
LIS ET SEDIT A DEXTRIS
DI ILLI AUTEM PROFEC
TI PREDICAUERUNT
UBIQUE DN̄O COOPE
RANTE ET SERMONE
CONFIRMANTE PROSE
QUENTIBUS SIGNIS

LUCAS YRUS ANTHIOCEN
SIS ARTE MEDICUS DIS
CIPULUS APOSTULORŪ
& POSTEA PAULŪ SECU
TUS USQ· AD CONFES
SIONĒ EIUS SERUIENS
DNŌ SINE CRIMINE
NĀ NEQ· UXOREM UMQUĀ
HABENS NEQ· FILIOS
SEPTUAGINTA ET QUAT
TUOR ANNORŪ OBIIT
IN BETHANIA PLENUS
SPŪ SCŌ QUI CUM IAM
SCRIPTA ESSENT EUAN
GELIA PER MATTHEU
QUIDĒ IN IUDEA PER
MARCŪ AUTĒ IN ITALIA
SCŌ INSTIGANTE SPŪ
IN ACHAIAE PARTIB· HOC
SCRIPSIT EUANGELIŪ
SIGNIFICANS ETIAM IP
SE IN PRINCIPIO ANTE
ALIA ESSE DESCRIPTA

CUI EXTRA EA QUE OR
DO EUANGELICE DISPOSI
TIONIS EXPOSCIT EA MAX
IME NECESSITAS LABO
RIS FUIT UT PRIMŪ GRE
CIS FIDELIB· OMNI PRO
PHETATIONE UENTURI
IN CARNE DĪ XPĪ MANIFES
TA HUMANITAS NEQ· IU
DAICIS FABULIS ATTEN
TI IN SOLO LEGIS DESI
DERIO TENERENTUR
NEUEL HERETICIS FA
BULIS ET STULTIS SOL
LICITATIONIB· SEDUC
TI EXCEDERENT A UERI
TATE ELABORET DEHI
NC UT IN PRINCIPIO E
UANGELII IOHANNIS
NATIUITATE PRESUP
TA CUI EUANGELIŪ SCRI
BERET IN DICARET
CONTESTANS IN SE

CONPLETA ESSE QUAE ESSET
AB ALIIS INCHOATA CUI IDEO
POST BAPTISMUM FILII DEI A PER
FECTIONE GENERATIONIS
IN XPO INPLETAE REPETEN
DAE A PRINCIPIO NATIVITA
TIS HUMANAE POTESTAS
PERMISSA EST UT REQUI
RENTIB DEMONSTRARET
IN QUO ADPREHENDENS
ERAT NATHAN FILIUM INTRO
ITU RECURRENTIS GENE
RATIONIS IN DM ADMISSO
INSEPARABILIS DS PRAE
DICANS XPM SUUM IN HO
MINIB PERFECTI OPUS
HOMINIS REDIRE IN SE
FACERET PER FILIUM QUI
PER DAVID PATRE VENI
ENTIB ITER PREBEBAT
INTERPRETABAT IN XPO
CUI LUCAE NON INMERITO
ETIAM SCRIBENDORUM A
POSTOLORUM ACTUUM PO
TESTAS IN MINISTERIO DA
TUR UT DO IN DO PLENO
ET FILIO PRODITIONIS EX
TINCTO ORATIONE AB A
POSTOLIS FACTA SORTE
DNI ELECTIONIS NU
MERUS CONPLERETUR
SICQ PAULUS CONSU
MATIONEM APOSTOLI
CIS ACTIB DARET
QUEM DIU RECALCITRANTE
STIMULOS DNS ELEGIS
SET QUOD LEGENTIB
AC REQUIRENTIBUS
SI PER SINGULA EXPE
DIRI A NOBIS UTILE FUE
RAT SCIENS TAMEN
QUOD OPERANTEM AGRI
COLA OPORTEAT DE
FRUCTIB SUIS EDERE
VITAVIMUS PUBLICA CURIOSITATE NE NON TAM VOLENTIB DM VI
DEREMUR QUAM FASTIDIENTIB PRODIDISSE

EXP · PREF · EUAN · LUCE INCIP · BREB IS ET US DE

I ZACHARIAE SACERDOTI
ANGELUS GABRIHEL ET ADNUNTIAUIT ET
FILIUM IOHANNEM ET IOHANNES PRAE
CEDERET DNM IN SPU HELIAE ET IDEM
ANGELUS ADNUNTIAUIT MARIAE FILIUM IHM
II NATIUITATEM IHU ADNUNTIAUIT
ANGELUS PASTORIBUS·
III ACCEPIT SYMEON PUERUM IHM ET
BENEDIXIT DM ET ERAT ANNA PROPHETISSA
IIII ANNORUM XII IHS IN TEMPLO DOCE
BAT SENIORES (MU PENITENTIE
V IOHANNES BAPTIZAT POPULU BAPTIS
VI BAPTIZATUS AUTEM IHS AB IOHANNE
FUIT FERE ANNORUM XXX QUOD PU
TABATUR ESSE FILIUM IOSEPH ET IN
SUPERIORES PATRES USQUE AD ADAM
ET FILIUM DI ET IN DESERTO AGEBA
TUR A DIABULO TEMPTATUS IEIU
NAUIT QUADRAGINTA DIEBUS·
VII IN NAZARETH LEGIT IHS LIBRUM ESA
IAE PROPHETAE ET DIXIT NON EST
PROPHETA ACCEPTUS IN PATRIA SUA
VIII IN SYNAGOGA HOMINEM HABEN
TEM DAEMONIUM MUNDAUIT
VIIII APOSTOLIS DICIT IHS UENITE ET FA
CIAM UOS FIERI PISCATORES HOMINU
X ROGAUIT IHM LEPROSUS ET MUN
DAUIT EUM·
XI PARALYTICUM CURAUIT DNS QUI
TOLLERET GRABATUM SUUM ABIIT
IN DOMUM SUAM
XII SECUTUS EST DNM PUBLICANUS
NOMINE LEUUI ET DIXIT IHS NEMO
MITTIT UINUM NOUUM IN UTRES UETER (ES)
XIII DIE SABBATI DISCIPULI UELLEBANT
SPICAS ET MANDUCABANT ET IN SY
NAGOGA EUM CURAUIT HOMINEM
DEXTERAM MANU ARIDAM HABENTE

XIIII UBI DISCIPULOS DNS ELEGIT ET NO
MINA EORUM DESIGNAT ET BEATITUDINE
XV DE FESTUCAM ET TRABEM DE OCULO
ERUENDO ET DE DOMO AEDIFICATA
SUPER PETRAM ET HARENA IHS·
XVI UBI CENTURIONIS PUERUM SANAUIT
XVII MORTUUM UNICUM FILIUM RESU
SCITAUIT IHS ET MATRI RESTITUIT
XVIII IOHANNES DE CARCERE AD IHM MIT
TIT DICENS TU ES QUI UENTURUS ES
ET IHS AD TURBAS DE IOHANNE LOQUITUR
XVIIII RECUMBENS IHS IN DOMO PHARI
SAEI QUAEDAM MULIER INGRESSA
LACRIMIS LAUIT PEDES EIUS ET CA
PILLIS TERGENS OSCULABATUR
ET UNGUEBAT UNGUENTO
XX PROPONIT DNS PARABOLAM SE
MINANTIS ET AD APERIT EAM DISCI
PULIS SUIS ET NUNTIABANTUR EI MA
TER ET FRATRES EIUS QUIA FORIS
STARENT
XXI DORMIENTE IHU IN NAUICULA FACTA
TEMPESTAS ET ROGATUS A DISCIPULIS
CONPESCUIT UENTUM ET MARE·
XXII IN REGIONE GERASENORUM DAEMO
NIORUM LEGIO ROGAT IHM UT EXEUN
TES DE HOMINEM IRENT IN PORCOS
XXIII FILIAM PRINCIPIS RESUSCITAT DNS
ET MULIEREM A PROFLUUIO SANGUI
NIS SALUAUIT
XXIIII POTESTATEM DEDIT DNS DISCIPULIS
DAEMONIA EXPELLE ET LANGUORES
SANARE ET CETERA
XXV DE QUINQUE PANIB· ET DUOBUS PIS
CIBUS IN QUINQUE MILIA UIRORUM
XXVI INTERROGAUIT IHS DISCIPULOS QUE
EUM ESSE DICERENT ET DIXIT QUI
UULT TOLLAT CRUCEM ET SEQUATUR ME

et tunc inmutatus in monte loque
batur cum mose et helia
XXVII Descendente eo monte puerum
ihm a demonio curauit et do
cet humilitatem sicut pueros fi
eri de quodam prohibito qui non
sequebatur ihm
XXVIII ixerunt iacobus et iohannes
dne si uis petimus ignem ut perit
helias de caelo
XXVIIII Erat quidam ad ihm sequar te et
alio dixit ihs sequere me et sine mor
tuos et nemo retro respiciens po
nit manum super aratrum
XXX esignauit ihs lxxii et mandat eis
dedit et innumerat ciuitatib·
XXXI Et reuersi lxxii gaudentes dixit
eis ihs gaudete quia nomina uestra
scripta sunt in caelo et confessio
ihu ad patrem
XXXII ominis parabolam descenden
tis ab hierusalem in hiericho qui
incidit in latrones
XXXIII Dixit dns ad marthae maria op
timam partem elegit
XXXIIII et itas dns docuit discipulos
orare et proponit parabolam pe
tentis tres panis et dixit petite
et accipietis
XXXV Et cum diceretur quod in belze
eicit daemonia dixit omne regnu
diuisum aduersum se stabit·
XXXVI esignum ionae prophetae et lu
cerna corporis est oculus
XXXVII De calice et catino mundantes
pharisaei a foris
XXXVIII e primas cathedras et monu
menta prophetarum innumerat.
dns phasaeis·

XXXVIIII Dicit dns discipulis attendite
a fermento pharisaeorum et qui
dixerit in spu sco non remittetur
ei et nolite cogitare quid loquamini
XL ominis diuitis uberes fructus
possessio adtulit et nolite sollicit
esse animae quod opus et de lilia
agri dicit nolite timere pusillus grex
XLI Estote seruo quem constituit dns
super familiam ut det eis escas
XLII on ueni pacem mittere sed gladiu
da operam liberari ab aduersario
dum eis in uia cum eo et cum uenisset
ad arborem fici plantatam in uinea
quae non fecit fructum per annos tres
XLIII e sanguine galileorum quem pilatus
miscuit cum sacrificiis
XLIIII Mulierem ab infirmitate annorum
xuiii sanauit ihs item de grano sinapis
et fermento absconso in farina
XLV ili regni expellentur et erunt
nouissimi primi
XLVI Hierusalem hierusalem quae occi
dis prophetas
XLVII ydropicum ihs curauit et docet
non diligere primos accubitos
et ad cenam non diuites sed pauperes
inuitandos
XLVIII De eo qui uolt turrem aedificare
et bonum est sal·
XLVIIII e oue qui errauerat et mulier
qui perdiderat unam dragmam
L Homo quidam habuit duos filios
et diuisit eis substantiam
LI ilicum iniquitatis quod pru
denter fecit
LII Nemo potest duobus dominis
seruire et qui dimittit uxorem
et aliam ducit moechatur·

e quodam diuite et lazaro et per
quo uenit scandalum bonum illi
erat non nasci·
liiii Si peccauerit frater tuus corri
pe illum et dixerunt discipuli ad
auge nobis fidem et de seruum
arantem dicit
lv Decem uiri leprosi mundati sunt
ex quibus unus gratias egit dō
lvi Si uenit regnum dī sicut fuit
in diebꝰ noe nubebant et aedifi
cabant et ubi fuerit corpus ue
niunt aquilae
lvii De iudicem iniquitatis cum ue
nerit filius hominis inueniet
fidem in terram·
lviii Duo homines ascenderunt in tē
plum orare pharisaeus et pub
licanus et accipiendum regnū
dī sicut puer:
lviiii Facilius est camellum per fo
ramen acus transire·
lx Aduentum passionis dicit et cae
cum saecus uiam sedentem in
luminat dn̄s missimo
lxi De zacheo publicano statūini
lxii Homo diues abit accipere regnū
et dedit seruis decem nas
lxiii De asynam et pullum et dixit ihs
si ʰ tacuerint lapides clamabunt
et fleuit super hierusalem et de
templo eicit uendentes·
lxiiii In terrogauit ihs baptismum io
hannis unde erat
lxv Ubi coloni occiderunt dn̄m uineę
et data est uinea aliis·
lxvi Reddite quae caesaris sunt cae
sari et quae dī sunt dō

lxvii De septem fratres qui unam uxorē
habuerunt et xp̄s si filius dauid
fuit interrogat
lxviii Respiciens uidit quae mittebant
tur in gazo phylacio
lxviiii Ponite in cordibus uestris in me
ditari in illa hora quid loquamini
lxx Ex ficiarborem discite simili
tudinem quia prope est in ianuis
lxxi Introiuit satanas in cor iudae
ut tradere eum ihm
lxxii Misit dn̄s discipulos et para
uerunt pascha et dixit sacra
mentum corporis et sanguinis sui
lxxiii Qui uoluerit in uobis esse maior
sit minimus et minister
lxxiiii Qui habet et sacellum tollat et pe
ram et qui non habet uendat dat
tunicam et emat gladium
lxxv In montem cum solus orasset
dixit discipulis orate ne intretis
in temptationem tradis·
lxxvi Dixit ihs iudeo osculo filium hominis
lxxvii Ad ihm dixerunt principes sa
cerdotum si tu es xp̄s dic nobis
et obtulerunt eum pilato et herodi
lxxviii In passione dixit ihs pater di
mitte illis quia nesciunt et uni
de latronibus dixit mecum eris
hodie in paradiso
lxxviiii Post resurrectionem apparuit
ihs duobus apostolis euntibus
in uillam et benedicens eos
ascendit in caelis·

QUONIAM QUIDEM MULTI CONATI
SUNT ORDINARE
NARRATIONEM RE
RUM QUAE IN NOBIS CON
PLETAE SUNT SICUT TRA
DIDERUNT NOBIS QUI AB
INITIO IPSI UIDERUNT
ET MINISTRI FUERUNT
SERMONIS UISUM EST
ET MIHI ADSECUTO A PRIN
CIPIO OMNIA DILIGEN
TER EX ORDINE TIBI SCRI
BERE OPTIME THEO
PHILE UT COGNOSCAS
EORUM UERBORUM
DE QUIBUS ERUDITUS
ES UERITATEM
FUIT AUTEM IN DIEBUS
HERODIS REGIS IUDEAE
SACERDOS QUIDAM
NOMINE ZACHARIAS
DE UICE ABIA ET UXOR
ILLI DE FILIAB· AARON

ET NOMEN EIUS ELI
SABETH · ERANT AUTEM
IUSTI AMBO ANTE DM
INCEDENTES IN OM
NIB· MANDATIS ET IUS
TIFICATIONIBUS DNI
SINE QUERELLA · ET NON
ERAT ILLIS FILIUS EO
QUOD ESSET ELISABETH
STERELIS ET PROCES
SERAT IN DIEB· SUIS
FACTUM EST AUTEM
CUM SACERDOTIO FUN
GERETUR ZACHARIAS
IN ORDINE UICIS SUAE
ANTE DM SECUNDUM
CONSUETUDINEM SA
CERDOTII SORTE EXI
IT UT INCENSUM PO
NERET INGRESSUS IN
TEMPLUM DNI ET
OMNIS MULTITUDO

APPARUIT
ILLI ANGE
LUS DNI STA
NS A DEXTR
IS INCENSI

ORABAT FORIS HORA IN
CENSI ET UIDENS ZACHA
RIAS TURBATUS EST ET
TIMOR CECIDIT SUPER
EUM AIT AUTEM AD IL
LUM ANGELUS NE TIME
AS ZACHARIA QUONIAM EXAU
DITA EST DEPRECATIO
TUA ET UXOR TUA ELI
SABETH PARIET TIBI FILI
UM ET UOCABIS NOMEN
EIUS IOHANNEM ET E
RIT GAUDIUM TIBI ET
EXULTATIO ET MULTI
IN NATIUITATE EIUS GAU
DEBUNT ERIT ENIM MAG
NUS CORAM DNO ET UINU
ET SICERAM NON BIBET
ET SPU SCO REPLEBITUR
ADHUC IN UTERO MATRIS
SUAE ET MULTOS FILIO
RUM ISRAHEL CONUER
TET AD DNM DM IPSORU

ET IPSE PRECEDIT ANTE
ILLUM IN SPU ET UIRTUTE
HELIAE UT CONUERTAT
CORDA PATRUM IN FILI
OS ET INCREDULOS AD
PRUDENTIAM IUSTORU
PARARE DNO PLEBEM
PERFECTAM · ET DIXIT
ZACCHARIAS AD ANGELU
UNDE HOC SCIAM EGO
ENIM SUM SENEX ET
UXOR MEA PROCESSIT
IN DIEBUS SUIS · ET RES
PONDENS ANGELUS DIX
IT EI EGO SUM GABRIEL
QUI ADSTO ANTE DM ET
MISSUS SUM LOQUI AD
TE ET HAEC TIBI EUAN
GELIZARE ET ECCE ERIS
TACENS ET NON POTE
RIS LOQUI USQ IN DIEM
QUO HAEC FIANT PRO EO
QUOD NON CREDIDISTI

uerbis meis quae inple
buntur in tempore suo
et erat plebs expectans
zachariam et mirabā
tur quod tardaret ip
se in templo egressus
autem non poterat lo
qui ad illos et cognoue
runt quod uisionem
uidisset in templo et
ipse erat innuens illis
et permansit mutus
et factum est ut inple
ti sunt dies officii ei
us abiit in domum suā
post hos autem dies
concepit elisabeth ux
or eius et occultabat
se mensib· quinque
dicens quod sic mihi fe
cit dn̄s in dieb· quibus
respexit auferri ob
probrium meū inter
homines

Eodem autem tempo
re missus est ange
lus gabriel a dn̄o in
ciuitate galileae cui
nomen nazareth ad
uirginem disponsa
tam uiro cui nomen
erat ioseph de domo
dauid et nomen
uirginis maria· et in
gressus ad eam an
gelus dixit haue gra
tia plena dn̄s tecū
benedicta tu inter
mulieres ipsa autē
ut uidit mota est in
introitu eius et erā
cogitans quid sic be
nedixisset eam· et
ait ei angelus ne
timeas maria inue
nisti enim gratiam
aput dm̄ et ecce con

cipies in utero et pari
es filium et uocabis no
men eius ihm hic erit
magnus et filius altis
simi uocabitur· et da
bit illi dns sedem
dauid patris eius et reg
nabit in domo iacob
in aeternum et regni
eius non erit finis· dix
it autem maria ad an
gelum quomodo fi
et istud qm uirum
I II ω III non cognoui· et res
pondens angelus dix
it illi sps scs superue
niet in te et uirtus al
tissimi inumbrabit ti
bi ideoque et quod nas
citur scm uocabitur
filius di et ecce eliza
beth cognata tua et
ipsa concepit filium

in senectate sua et hic mens
ses sextus est illi quae
uocatur sterelis quia
non est inpossibile apud
dm omne uerbum· Dix
it autem maria ecce an
cilla dni contingat mi
hi secundum uerbum
tuum et discessit ab il
la angelus· exsurgens
autem maria in dieb il
lis abiit in montana cu
festinatione in ciuita
tem iuda· et intra
uit in domum zachariae
et salutauit elisabeth·
et factum est ut audi
uit salutationem ma
riae elizabeth exulta
uit infans in utero eius·
et repleta est sps sco
elisabet et exclama
uit uoce magna et dix

IT·BENEDICTATUINTER
MULIERESETBENEDIC
TUSFRUCTUSUENTRIS
TUIETUNDEHOCMIHIUT
UENIATMATERDÑIMEI
ADMEECCEENIMUTFAC
TAESTUOXSALUTATIO
NISTUAEINAURIB·MEIS
EXULTAUITINGAUDIOIN
FANSINUTEROMEOET
BENEDICTAQUAECRE
DIDISTIQÑPERFICIEN
TUREAQUAEDICTASUNT
TIBIADÑOETAITMARIA
MAGNIFICATANIMAME
ADÑM·ETEXULTAUITSPS
MEUSINDŌSALUTARI
MEO·QUIARESPEXITHU
MILITATEMANCILLAESU
AEECCEENIMEXHOC
BEATAMMEDICENTOM
NESGENERATIONES·QUIA
FECITMIHIMAGNAQUI

POTENSESTETSC̄MNOMĒ
EIUSETMISERICORDIA
EIUSINPROGENIEETPRO
GENIEMTIMENTIB·EU·
FECITPOTENTIAMINBRA
CHIOSUODISPERSITSU
PERBOSMENTECORDIS
SUIPSORUM·DEPOSUIT
POTENTESDESEDEET
EXALTAUITHUMILES·ESU
RIENTESINPLEUITBO
NISETDIUITESDIMISIT
INANES·SUSCEPITIS
RAHELPUERUMSUŪ
RECORDATUSMISERICOR
DIAESUAE·SICUTLOCU
TUSESTADPATRESNOS
TROSABRAHAMETSEMI
NIEIUSUSQ·INSECULA·
MANSITAUTEMMARIA
CUMILLAMENSIB·TRIB·
ETREUERSAESTINDO
MOSUA

ELISABET AUTEM INPLE
TUM EST TEMPUS PARIEN
DI ET PEPERIT FILIUM ET
AUDIERUNT UICINI ET COG
NATI EIUS QUIA MAGNIFICA
UIT DNS MISERICORDIAM
SUAM CUM ILLA ET CON
GRATULABANTUR EI ET
FACTUM EST IN DIE OCTA
UA UENERUNT CIRCUMCI
DERE PUERUM ET UOCA
UERUNT EUM NOMINE
PATRIS SUI ZACCHARIAM
ET RESPONDENS MATER
EIUS DIXIT NEQUAQUAM
SED UOCABITUR IOHAN
NES ET DIXERUNT AD ILLAM
NEMO EST IN COGNATIO
NE TUA QUI UOCETUR HOC
NOMINE ANNUEBANT
AUTEM PATRI EIUS QUEM
UELLET UOCARI EUM ET
POSTULANS PUGILLAREM

SCRIPSIT DICENS IOHAN
NIS EST NOMEN EIUS
ET MIRATI SUNT OMNES
ET CONTINUO RESOLU
TA EST LINGUA EIUS ET
LOQUEBATUR BENEDI
CENS DM ET FACTUM EST
TIMOR SUPER OMNES
UICINOS EORUM ET IN U
NIUERSA MONTANA IUDE
AE DIUULGABANTUR OM
NIA UERBA HAEC ET PO
SUERUNT OMNES QUI AU
DIERANT IN CORDE SUO
DICENTES QUID UTIQ·
ERIT PUER ISTE ETENI
MANUS DNI ERAT CUM
ILLO ET ZACHARIAS PATER
EIUS INPLETUS EST SPU
SCO ET PROPHETABAT
DICENS BENEDICTUS
DNS DS ISRAHEL QUIA UI
SITAUIT ET FECIT REDEMP
TIONEM

PLEBIS SUAE ET EREXIT COR
NU SALUTIS NOBIS IN DOMO
DAUID PUERI SUI SICUT
LOCUTUS EST PER OS SCO
RUM SUORUM PROPHE
TARUM QUI A SECULO ST
ET LIBERAUIT NOS AB INI
MICIS NOSTRIS ET DE MA
NU OMNIUM QUI NOS O
DERUNT AD FACIENDAM MI
SERICORDIAM CUM PATRI
B· NOSTRIS MEMORARE
TESTAMENTI SUI SCI IUS
IURANDUM QUOD IURAUIT
AD ABRAHAM PATREM NOS
TRUM DATURUM SE NOBIS
UT SINE TIMORE DE MA
NU INIMICORUM NOSTRO
RUM LIBERATI SERUIAMUS
ILLI IN SANCTITATE ET IUS
TITIA CORAM IPSO OMNI
B· DIEB· NOSTRIS ET TU
PUER PROPHETA ALTIS

SIMI UOCABERIS PRAEIBIS
ENIM ANTE FACIEM DNI
PARARE UIAS EIUS AD DAN
DAM SCIENTIAM SALUTIS
PLEBI EIUS IN REMISSIO
NEM PECCATORUM EORU
PER UISCERA MISERICOR
DIAE DNI NOSTRI IN QUIB·
UISITAUIT NOS ORIENS EX
ALTO INLUMINARE HIS
QUI IN TENEBRIS ET UM
BRA MORTIS SEDENT AD
DIRIGENDOS PEDES NOS
TROS IN UIAM PACIS
PUER AUTEM CRESCE
BAT ET CONFORTABATUR
IN SPU ET ERAT IN DESER
TO USQUE IN DIEM OSTEN
SIONIS SUAE AD ISRAHEL
II FACTUM EST AUTEM IN DIE
B· ILLIS EXIIT EDICTUM
A CAESARE AGUSTO UT PRO
FITERETUR UNIUERSUS

ORBIS HAEC PROFESSIO
PRIMA FACTA EST A PRESI
DE SYRIAE CYRINO ET IBAN̄
OMNES UT PROFITERENTUR
SINGULI IN SUAM CIUITA
TEM· ASCENDIT AUTEM
ET IOSEPH A GALILEA DE CI
UITATE NAZARETH IN IUDE
AM CIUITATEM DAUID QUAE
UOCATUR BETHLEEM EO
QUOD ESSET DE DOMO
ET FAMILIA DAUID UT PRO
FITERETUR CUM MARIA
UXORE SUA CUM ESSET
IN UTERO HABENS· FACTU
EST AUTEM CUM ESSEN̄
IBI INPLETI SUNT DIES UT
PARERET ET PEPERIT FI
LIUM SUUM PRIMOGENI
TUM ET PANNIS EUM IN
UOLUIT ET POSUIT IN PRE
SEPIO QUIA NON ERAT EI
LOCUS IN DIUERSORIO·

PASTORES AUTEM ERAN̄
IN ILLA REGIONE UIGILAN
TES ET CUSTODIENTES
UIGILIAS NOCTIS SUPRA
GREGEM SUUM ET EC
CE ANGELUS D̄NI STETIT
IUXTA ILLOS ET CLARITAS
D̄I CIRCUMFULSIT EOS ET
TIMUERUNT TIMORE
MAGNO ET DIXIT ANGE
LUS NOLITE TIMERE EC
CE ENIM EUANGELIZO
UOBIS GAUDIUM MAGNŪ
QUOD ERIT OMNI PLEBI
QUIA NATUS EST UOBIS
HODIE SALUATOR QUI EST
XP̄S D̄NS IN CIUITATE DA
UID ET HOC UOBIS SIGNŪ
INUENIETIS INFANTEM PAN̄
NIS INUOLUTUM ET POSI
TUM IN PRESEPIO ET SU
BITO FACTA EST CUM ANGE
LO MULTITUDO MILITIAE
celestis

LAUDANTIUMDM̄ETDI
CENTIUMGLORIAINEX
CELSISDŌETINTERRA
PAXHOMINIB·BONEUO
LUNTATISETFACTUMEST
UTDISCESSITABEISAN
GELUSPASTORESUERO
LOQUEBANTURADINUI
CEMTRANSEAMUSIN
BETHLEEMETUIDEA
MUSHOCUERBUMQD
FACTUM÷QUODDNS
OSTENDITNOBISETUE
NERUNTFESTINANTES
ETINUENERUNTMARI
AMETIOSEPHETIN
FANTEMPOSITUMIN
PRESEPIOETCOGNO
UERUNTDEUERBO
QUODDICTUMERAT
ILLISDEPUEROHOC
ETOMNESQUIAUDIE
RANTMIRATISUNTDE

÷quā

HISQUAEDICTAERANT
APASTORIB·ADIPSOS·
MARIAAUTEMCONSER
UABATOMNIAUERBA
HAECCONFERENSIN
CORDESUOETREUER
SISUNTPASTORESMAG
NIFICANTESDM̄INOM
NIB·QUEAUDIERANTET
UIDERANTSICUTDIC
TUMESTADILLOSET
POST÷CONSUMMATIST
DIESOCTOUTCIRCU
CIDERETURUOCATU
ESTNOMENEIUSIHS
QUODUOCATUMAB
ANGELOPRIUSQUAIN
UTEROCONCIPERETUR
ETPOSTCONSUMIN
PLETISTDIESPURGA
TIONISEIUSSECUNDU
LEGEMMOYSITULE
RUNTILLUMINHIERUSA
LEM

UTEUMSISTERENTDNO
SICUTSCRIPTUMEST
INLEGEDNIQUIAOM
NEMASCULINUMADA
PERIENSUULUAMSCM
DNIUOCABITUR·ETUT
DARENTHOSTIASSECUN
DUQUODSCRIPTUMEST
INLEGEDNIPARTUR
TURTUAUTDUOSPUL
LOSCOLUMBARUM·
ETECCEHOMOERAT
INHIERUSALEMCUI
NOMENSYMEONET
HOMOISTEIUSTUSET
TIMORATUSEXPEC
TANSREDEMPTIONE
ISRAHELETSPSSCSERAT
INEO·RESPONSUMAU
TEMACCEPERATABSPU
SCONONUISURUMSE
MORTEMNISIPRIUSUI
DERETXPMDNI·UENIT
INSPUINTEMPLOET
CUMINDUCERENTPUE
RUMIHMPARENTESEI
USUTFACERENTSECUN
DUMCONSUETUDINE
LEGISPROEOETIPSE
ACCEPITEUMINMA
NUSETBENEDIXIT
DMETDIXITNUNCDE
MITTESERUUMTUU
DNESECUNDUMUER
BUMTUUMINPACE·
QUIAUIDERUNTOCU
LIMEISALUTARETUU·
QUODPREPARASTI
ANTEFACIEMOMNIU
POPULORULUMENAD
REUELATIONEGENTIU
ETGLORIAPLEBISTUAE
ISRAHEL·ETERATIOSEPH
ETMATEREIUSMIRAN
TESSUPERHISQUAEDI
CEBANTURDEILLO

ET BENEDIXIT ILLIS SY
MEON ET DIXIT AD MA
RIAM MATREM EIUS EC
CE POSITUS EST HIC IN
RUINAM ET RESURREC
TIONEM MULTORŪ IN
ISRAHEL ET IN SIGNŪ
CUI CONTRADICITUR
ET TUAM IPSIUS ANIMĀ
PERTRANSIET GLADI
US UT REUELENTUR MUL
TORUM CORDIUM CO
GITATIONES· ET ERAT
ANNA PROPHETISSA FI
LIA FANUEL DE TRIBU A
SER HAEC PROCESSE
RAT IN DIEB· MULTIS
ET UIXERAT CŪ UIRO
SUO ANNIS SEPTEM A
UIRGINITATE SUA· ET
HEC UIDUA ANNORŪ
OCTOGINTA QUATTUOR
QUAE NON DISCEDE
BAT DE TĒPLO

IEIUNIIS ET OBSECRATI
ONIB· SERUIENS NOC
TE AC DIE ET HAEC IP
SA HORA STANS CON
FITEBATUR DNO ET LO
QUEBATUR DE EO OM
NIB· QUI EXPECTABANT
REDEMPTIONEM HIE
RUSALEM ET UT PER
FECERUNT OMNIA SE
CUNDU LEGEM DNI
REUERSI SUNT IN GA
LILEAM IN CIUITATĒ
NAZARETH PUER AUTĒ
CRESCEBAT ET CONFOR
TABATUR SPŪ ET INPLE
BATUR SAPIENTIA ET
GRATIA DĪ ERAT IN ILLO
ET IBANT PARENTES
EIUS PER OMNES AN
NOS IN HIERUSALĒ IN
DIE SOLLEMNI PASCHE
IIII ET CUM FACTUS ESSET IHS
ANNORŪ XII ASCENDENTIB·

ILLIS IN HIERUSALEM SE
CUNDUM CONSUETUDI
NEM DIEI FESTI CONSUMMA L · Q X S
TIS Q· DIEB· CUM REDIRENT
REMANSIT PUER IHS IN
HIERUSALEM ET NON
COGNOUERUNT PAREN
TES EIUS EXISTIMANTES
AUTEM ILLUM ESSE IN CO
MITATU UENERUNT ITER
DIEI ET REQUIREBANT
EUM INTER COGNATOS
ET NOTOS ET NON INUE
NIENTES REGRESSI ST
IN HIERUSALĒ REQUIREN
TES EUM ET FACTŪ EST
POST TRIDUUM INUE
NERUNT ILLUM IN TEM
PLO SEDENTEM IN ME
DIO DOCTORUM AUDI
ENTEM ILLOS ET INTER
L. IIII II H LM MR XIII ROGANTEM EOS STUPE
BANT H OMNES QUI EU
AUDIEBANT SUPER PRUDEN

TIA ET RESPONSIS EI
US ET UISO ILLO EXPAUERUNT
ET DIXIT MATER EIUS
AD ILLUM FILI QUID FECIS
TI NOBIS SIC ECCE EGO
ET PATER TUUS DOLEN
TES QUEREBAMUS TE
ET AIT AD ILLOS QUID EST
QUOD QUEREBATIS ME
NESCITIS QUIA IN HIS
QUAE PATRIS MEI SUNT
OPORTET ME ESSE ET
IPSI NON INTELLEXERUNT
UERBUM QUOD LOCU
TUS EST AD ILLOS ET DE
SCENDIT CUM ILLIS ET
UENIT NAZARETH ET E
RAT SUBDITUS ILLIS ET
MATER EIUS CONSERUA
BAT OMNIA UERBA HAEC
IN CORDE SUO ET IHS PRO
FICIEBAT ET AETATE ET SAPI
ENTIA ET GRATIA APUD DM
ET HOMINES

VANNO AUTEM QUINTO
DECIMO IMPERII TIBE
RII CAESARIS PROCURAN
TE PONTIO PILATO IUDE
AE·TETHARCHA AUTẼ
GALILAEAE HERODE PHILIP
PO H̃ FRATRE EIUS TE
TARCHA ITURAEAE ET TRA
CONITIDIS REGIONIS ET
LYSANIA ABILENAE TE
TÃRCHA SUB PRINCI
PIB· SACERDOTŨ ANNÃ
ET CAIPHÃ· FACTŨ EST
UERBŨ DÑI SUPER IO
HANNEN ZACHARIAE
FILIŨ IN DESERTO
ET UENIT IN OMNẼ
REGIONẼ IORDANIS
PREDICANS BAPTIS
MŨ PAENITENTIAE IN
REMISSIONE PECCA
TORŨ SICUT SCRIPTŨ
EST IN LIBRO UERBO
RŨ ESA

IAE PROPHETAE· UOX
CLAMANTIS IN DESER
TO PARATE UIAM DÑI
RECTAS FACITE SEMI
TAS EIUS OMNIS UAL
LIS IMPLEBITUR ET
ET OMNIS MONS ET
COLLIS HUMILIABI
TUR ET ERUNT PRAUA
IN DIRECTA ET ASPE
RA IN UIAS PLANAS ET
UIDEBIT OMNIS CA
RO SALUTARE DI·
DICEBANT ERGO AD
TURBAS QUAE
EXIEBANT UT BAP
TIZARENTUR AB
IPSO GENIMINA
UIPERARUM QUIS
OSTENDIT UOBIS
TENDIT FUGERE UOB
AB IRA UENTURA FA
CITE ERGO FRUCTOS

DIGNOS PENITENTIAE
ET NE CEPERITIS DICE
RE PATREM HABEMUS
ABRAHAM DICO ENIM UO
BIS QUIA POTEST DS DE
LAPIDIB· ISTIS SUSCITA
RE FILIOS ABRAHAE IĀ
ENIM SECURIS AD RADI
CES ARBORUM POSITA
EST· OMNIS ARBOR NON
FACIENS FRUCTUM EX
CIDETUR ET IN IGNEM MIT
TETUR ET INTERROGA
UERUNT EUM TURBAE
DICENTES QUID ERGO
FACIEMUS· RESPON
DENS AUTEM DICEBAT
ILLIS QUI HABET DUAS
TUNICAS DET NON HA
BENTI ET QUI HABET
ESCAS SIMILITER FACI
AT· UENERUNT AUTĒ
ET PUBLICANI UT BAP
TIZARENTUR

ET DIXERUNT AD ILLUM
MAGISTER QUID FACIE
MUS AT ILLE DIXIT EIS NI
HIL AMPLIUS QUAM QD
CONSTITUTUM EST UO
BIS FACIATIS· INTERRO
GAUERUNT AUTEM EŪ
ET MILITES DICENTES
QUID FACIEMUS ET NOS
ET AIT ILLIS NEMINEM
CONCUTIATIS NEQ· CA
LUMNIAM FACIATIS ET
CONTENTI ESTOTE STI
PENDIIS UESTRIS· EX
ISTIMANTE AUTEM PO
PULO ET COGITANTIB·
OMNIB· IN CORDIB· SU
IS DE IOHANNE NE FOR
TE IPSE ESSET XPS RES
PONDIT IOHANNIS DI
CENS OMNIB· EGO QUI
DEM AQUA BAPTIZO UOS
UENIET AUTEM FORTI

ORME CUIUS NON SUM
DIGNUS SOLUERE CORRI
GIAM CALCIAMENTORU͞
EIUS IPSE UOS BAPTIZA
BIT IN SPU͞ SCO͞ ET IGNI
LXI U Mc XXI CUIUS UENTILABRUM
IN MANU EIUS ET PURGA
BIT AREAM SUAM ET CO͞N
GREGABIT TRITICUM IN
HORREUM SUUM PA
LEAS AUTE͞ CONBURET
IGNI INEXTINGUIBILI
MULTA QUIDEM ET ALI
A EXHORTANS EUANGELI
LXII X Mc CXIII Mt LXIIII ZABAT POPULUM HERO
DES AUTEM TETRARCHA
CUM CORRIPERETUR
AB ILLO DE HERODIADE
UXORE FRATRIS SUI ET
DE OMNIB; MALIS QUAE
FECIT HERODES ADIE
CIT HOC SUPRA OMNIA
ET INCLUSIT IOHANNE IN
CARCERE

LXIII VI Mc XIIII Mt U Io XII FACTUM EST AUTE͞ CU͞
BAPTIZARETUR OMNIS
POPULUS ET IHU͞ BAPTI
ZATO ET ORANTE APER
TUM EST CAELUM ET
DESCENDIT SPS SCS COR
PORALI SPECIE SICUT
COLUMBA IN IPSUM ET
UOX DE CAELO FACTA
EST DICENS TU ES FILI
US MEUS DILECTUS IN
TE CONPLACUIT MIHI
LXIIII II Mt I Io I ET IPSE IHS ERAT INCI
PIENS QUASI ANNORU͞
TRIGINTA QUI OPUTA
BATUR FILIUS IOSEPH
QUI FUIT HELI
QUI FUIT MATTHAT
QUI FUIT LEUI
QUI FUIT MELCHI
QUI FUIT IAMNAE
QUI FUIT IOSEPH
QUI FUIT MATTHATHIE

Qui fuit amos
Qui fuit naum
Qui fuit esli
Qui fuit nagge
Qui fuit maathe
Qui fuit semei
Qui fuit osoch
Qui fuit ioda
Qui fuit iohanna
Qui fuit resae
Qui fuit zorobabel
Qui fuit salathihel
Qui fuit neri
Qui fuit melchi
Qui fuit addi
Qui fuit cosam
Qui fuit helmadā
Qui fuit her
Qui fuit hiesu
Qui fuit eliezer
Qui fuit iorim
Qui fuit mathat
Qui fuit leuui

Qui fuit symeon
Qui fuit iudae
Qui fuit ioseph
Qui fuit ionae
Qui fuit eliacim
Qui fuit melcha
Qui fuit menna
Qui fuit mattha
Qui fuit nathan
Qui fuit dauid
Qui fuit iesse
Qui fuit obeth
Qui fuit booz
Qui fuit salmon
Qui fuit naasson
Qui fuit aminadab
Qui fuit aram
Qui fuit esrom
Qui fuit phares
Qui fuit iudae
Qui fuit iacob
Qui fuit isaac
Qui fuit abraham

QUI FUIT THARE
QUI FUIT NACHOR
QUI FUIT SERUC
QUI FUIT RAGAU
QUI FUIT PHALECH
QUI FUIT EBER
QUI FUIT SALAE
QUI FUIT CAINAN
QUI FUIT ARFAXAT
QUI FUIT SEM
QUI FUIT NOE
QUI FUIT LAMECH
QUI FUIT MATHUSALE
QUI FUIT ENOC
QUI FUIT IARET
QUI FUIT MALELEEL
QUI FUIT CAINAN
QUI FUIT ENOS
QUI FUIT SETH
QUI FUIT ADĀ
QUI FUIT DĪ

IH̄S AUTEM PLENUS
SP̄U SC̄O REGRESSUS
EST AB IORDANE ET
AGEBATUR IN SP̄U IN
DESERTO DIEB· QUA
RAGINTA ET TEMP̄TABA
TUR A DIABULO· ET NI
HIL MANDUCAUIT IN
DIEB· ILLIS ET CONSŪ
MATIS ILLIS ESURIIT
illi
DIXIT H̄ DIABULUS SI
FILIUS DĪ ES dic UT LAPIDES
ISTI PANES FIANT ET
RESPONDIT AD ILLŪ
IH̄S SCRIPTŪ EST QUIA
NON IN PANE SOLO UI
UET HOMO SED IN OM
NI UERBO DĪ ET DUXIT
ILLŪ DIABULUS ET OS
TENDIT ILLI OMNIA REG
NA ORBIS TERRE IN
MOMENTO TEMPORIS
ET AIT EI TIBI DABO PO
TESTATĒ

hancuniuersam et
gloriam illorum qu
ia mihi tradita sunt
et cui uolo do illa
tu ergo si adoraue
ris coram me erunt
tua omnia. Et res
pondens ihs dixit
illi scriptum est
dnm dm tuum adora
bis et illi soli serui
es. Et duxit illum
in hierusalem et
statuit eum supra
pinnam templi et
dixit illi si filius di
es mitte te deorsu
scriptum est enī
quod angelis suis
mandauit de te ut
in manib· tollant te
ne forte offendas
ad lapidē pedem tu
um

Et respondens ihs
ait illi dictum est nō
temtabis dnm dm
tuum et consumma
ta omni temtatione
diabulus recessit
ab illo usq· ad tempus
Et regressus est
ihs in uirtute sps in
galileam et fama ex
iit per uniuersam
regionem de illo
et ipse docebat in
sinagogis eorum
et magnificabatur
ab omnib·
Et uenit nazareth
ubi erat nutritus
et intrauit secun
dū consuetudinē
suam die sabbati
in synagogam et
surrexit legere

ET TRADITUS EST ILLI LIBER
ESAIAE PROPHETAE ET
UT REUOLUIT LIBRUM IN
UENIT LOCUM UBI SCRIP
TUM ERAT SPS DNI SUP
ME PROPTER QUOD UNC
XIT ME EUANGELIZARE
PAUPERIB· MISIT ME PRE
DICARE CAPTIUIS REMIS
SIONEM ET CAECIS UISU
DIMITTERE CONFRAC
TOS IN REMISSIONEM
PRAEDICARE ANNUM DNI
ACCEPTUM ET DIEM RE
TRIBUTIONIS· ET CUM
PLICUISSET LIBRUM RED
DIDIT MINISTRO ET SE
DIT ET OMNIUM IN SY
NAGOGA OCULI ERANT
INTENDENTES IN EUM
COEPIT AUTEM DICERE
AD ILLOS QUIA HODIE IN
PLETA EST HAEC SCRIP

TURA IN AURIB· UESTRIS
L· XVIII I MT CXLIII MR· L IO LIIII ET OMNES TESTIMONI
UM ILLI DABANT ET MI
RABANTUR IN UERBIS
GRATIAE QUAE PROCE
DEBANT DE ORE IPSIUS
ET DICEBANT NONNE
HIC EST FILIUS IOSEPH
L· XX X S ET AIT ILLIS UTIQ· DICE
TIS MIHI HANC SIMILITU
DINEM MEDICE CURA TE
IPSUM QUANTA AUDIUI
MUS FACTA IN CAPHAR
NAUM FAC ET HIC IN PA
L XXI I MT CXLIII MR· LI IO· XXXII TRIA TUA· AIT AUTEM IHS
AMEN DICO UOBIS QD
NEMO PROPHETA AC
CEPTUS EST IN PATRIA SUA
L XXII X SOL IN UERITATE DICO UOBIS MULTAE
UIDUAE ERANT IN ISRA
HEL IN DIEB· HELIAE QUAN
DO CLAUSUM EST CAELU
ANNIS TRIB· ET MENSI
B· SEX

CUM FACTA ESSET FAMIS
MAGNA IN OMNI TERRA ET
AD NULLAM ILLARUM MIS
SUS EST HELIAS NISI IN SA
REPTHA SIDONIAE AD MU
LIEREM UIDUAM ET MUL
TI LEPROSI ERANT IN ISRA
HEL SUB HELISEO PROPHE
TA ET NEMO EORŪ MUNDA
TUS EST NISI NEEMAN SY
RUS ET REPLETI SUNT OM
NES IN SYNAGOGA IRA HAEC
AUDIENTES· ET SURREX
ERUNT ET EIECERUNT ILLŪ
EXTRA CIUITATEM ET DUX
ERUNT ILLUM USQ· AD SU
PERCILIŪ MONTIS SUPER
QUEM CIUITAS ILLORUM
ERAT AEDIFICATA UT PRECI
PITARENT EUM IPSE AUTĒ
TRANSIENS PER MEDIŪ
ILLORUM IBAT AR
L·XXIII VIII ꝺ XII ET DESCENDIT IN CAPH

NAUM CIUITATEM GALILE
AE IBIQ· DOCEBAT ILLOS
L·XXIIII ꝺ XXIII MR·XX IO XLIII SABBATIS ET STUPEBANT
IN DOCTRINA EIUS QUIA
IN POTESTATE ERAT SER
L·XXV ꝺ XIIII MO EIUS· ET IN SYNAGO
GA ERAT HOMO HABENS
DEMONIUM ET EXCLA
MAUIT UOCE MAGNA DI
CENS QUID NOBIS ET TIBI
IHU NAZARENE UENISTI
PERDERE NOS SCIO TE QUI
SIS SCS DI ET INCREPAUIT
ILLUM DICENS IHS· OBMU
TESCE ET EXI AB ILLO ET
CUM PROIECISSET EUM
DEMONIUM IN MEDIUM
EXIIT AB ILLO NIHILQ· ILLŪ
NOCUIT ET FACTUS EST
PAUOR IN OMNIB· ET CON
LOQUEBANTUR AD INUICĒ
DICENTES QUOD EST HOC
UERBUM QUIA IN POTES

TATE ET IN UIRTUTE IM
PERAT SPIRITIB· INMUN
DIS ET EXEUNT ET DIUUL
GABATUR FAMA DE ILLO
IN OMNEM LOCUM REGI
ONIS SURGENS AUTĒ
IHS DE SYNAGOGA INTRA
UIT IN DOMUM SIMO
NIS SOCRUS AUTEM SI
MONIS TENEBATUR MAG
NIS FEBRIB· ET ROGAUE
RUNT EUM PRO EA ET
STANS SUPER ILLAM IN
PERAUIT FEBRI ET DI
MISIT EAM ET CONTI
NUO SURGENS MINIS
TRABAT ILLIS· CUM SOL
AUTEM OCCIDISSET
OMNES QUI HABEBANT
INFIRMOS UARIIS LAN
GUORIB· DUCEBANT IL
LOS AD EUM AT ILLE SIN
GULIS MANUS INPONENS

CURABAT EOS EXIEBANT
AUTEM DAEMONIA
A MULTIS CLAMANTIA
ET DICENTIA TU ES FILI
US DĪ ET INCREPANS
NON SINEBAT EA LOQUI
QUIA SCIEBANT IPSŪ
ESSE XPM FACTA AUTE
DIE EGRESSUS IBAT IN
DESERTUM LOCUM
ET TURBAE REQUIREBANT EŪ
ET UENERUNT USQ· AD
IPSUM ET DETINEBANT
EUM NE AB IPSIS DISCE
DERET QUIB· ILLE AIT Q
ET ALIIS CIUITATIB· OPOR
TET ME EUANGELIZA
RE REGNUM DĪ QUIA IDEO
MISSUS SUM ET ERAT
PREDICANS IN SYNAGO
GIS GALILEAE
FACTUM EST AUTEM
CUM TURBAE INRUE
RENT IN EŪ

UTAUDIERENTUERBŪ
DIETIPSESTABATSE
CUSSTAGNUMGEN
NESARETUIDITDUAS
NAUESSTARESECUS
STAGNŪPISCATORES
h̄DESCENDERANTET
LAUABANTRETIAASCEN
DENSAUTĒINUNĀNA
UEMQUAEERATSIMO
NISROGAUITEŪUTRE
DUCERETATERRAPU
SILLŪETSEDENSDO
CEBATDENAUICULA
TURBASUTCESSAUIT
h̄LOQUIDIXITADSI
MONĒDUCINALTUĒT
LAXATERETIAUESTRA
INCAPTURĀETRESPŌN
DENSSIMONDIXITIL
LIPRAECEPTORPERTO
TĀNOCTĒLABORANTES
NIhILCOEPIMUSSED
INUERBOTUOLAX

ABORETIAE·FIA·ETCŪ
hOCFECISSENTCON
CLUSERUNTPISCIŪMUL
TITUDINĒCOPIOSĀRU
PEBANTURh̄RETIAEO
RŪETADNUERUNTSO
CIISETQUIERANTINA
LIANAUEUTUENIRENT
ETADIUUARENTEOS
ETUENERUNTETIN
PLEUERUNTAMBAS
NAUICULASITAUTMER
GERENTUR·QUODCU
UIDERETSIMONPE
TRUSPROCIDITADGE
NUAIHŪDICENSEXIA
MEDNĒQ̄HOMOPEC
CATORSŪSTUPORĦ
CIR[cum dederat]EŪETOMNESQUI
CUMILLOERANTINCAP
TURAPISCIŪQUOS
COEPERUNTSIMILI
TERh̄IACOB·ETIOhAN
NISFILIIZEBEDEIQUIERANTSO
CIISIMONIS

L·XXXII II MT XXI MR X ET AIT AD SIMONEM IHS
NOLI TIMERE EX HOC IAM
HOMINES ERIS CAPIENS
ET SUBDUCTIS AD TERRAM
NAUICULIS RELICTIS OM
NIB· SECUTI SUNT ILLUM
L·XXXIII II X MT·LXI MR·XIIII ET FACTUM EST CUM ES
SET IN UNA CIUITATUM ET
ECCE UIR PLENUS LEPRA
et UIDENS IHM PROCIDENS
IN FACIEM ROGAUIT EUM
DICENS DNE SI UIS POTES
ME MUNDARE ET EXTEN
SA MANU TETIGIT ILLUM
DICENS UOLO MUNDARE
ET CONFESTIM LEPRA DI
SCESSIT AB EO ET IPSE
PRECEPIT ILLI UT NEMINI
DICERET SED UADE OSTEN
DE TE SACERDOTI ET OF
FERS PRO EMUNDATIONE
TUA SICUT PRECEPIT MO
SES IN TESTIMONIUM
ILLIS

L·XXXIIII I MT XXIII MR·XXIIII IO XLIII PERAMBULABAT MAGIS
SERMO DE ILLO ET CON
UENIEBANT TURBAE
MULTAE UT AUDIRENT
ET CURARENTUR AB IN
FIRMITATIB· SUIS IP
SE AUTEM SECEDEBAT
IN DESERTO ET ORABAT
L·XXXV II XI MT CXL IIII MT LXVIIII ET FACTUM EST IN UNA
DIERUM ET IPSE SEDE
BAT DOCENS ET ERANT
PHARISEI SEDENTES
ET LEGIS DOCTORES QUI
UENERANT EX OMNI CAS
TELLO GALILEAE ET IUDE
AE ET HIERUSALEM ET
UIRTUS ERAT DNI AD SA
L·XXXVII I MT LXI MR·XX IO·XXXVIIII NANDUM EOS ET ECCE
UIRI PORTANTES IN LEC
TO HOMINEM QUI ERAT
PARALYTICUS ET QUE
REBANT EUM INFERRE
ET PONERE ANTE EUM

ET NON INUENIENTES QUA
PARTE EUM INFERRENT
PRE TURBA ASCENDERUNT
SUPRA TECTUM ET PER
TEGULAS SUMMISERT
ILLUM CUM LECTO IN MEDI
O ANTE IHM QUORUM FI
DEM UT UIDIT DIXIT HOMO
REMITTUNTUR TIBI PEC
CATA TUA ET COEPERUNT
COGITARE SCRIBAE ET
PHARISEI DICENTES QUIS
EST HIC QUI LOQUITUR
BLASPHEMAS QUIS POT
EST DIMITTERE PECCA
TA NISI SOLUS DS UT COG
NOUIT AUTEM IHS COGI
TATIONES EORUM DIXIT
AD ILLOS QUID COGITATIS
IN CORDIB' UESTRIS QUID
EST FACILIUS DICERE DI
MITTUNTUR TIBI PECCA
TA AUT DICERE SURGE ET
AMBULA

UT SCIATIS AUTEM QUIA
FILIUS HOMINIS POTESTA
TEM HABET IN TERRA DI
MITTERE PECCATA AIT
PARALYTICO TIBI DICO SUR
GE TOLLE LECTUM TUUM
ET UADE IN DOMUM TUAM
ET CONFESTIM SURGENS
CORAM IPSIS TULIT IN QUO
IACEBAT ET ABIIT IN DO
MUM SUAM MAGNIFICANS
DM ET STUPOR ADPRE
HENDIT OMNES MAGNI
FICABANT DM ET REPLETI
SUNT TIMORE DICENTES
QUIA UIDIMUS MIRABI
LIA HODIE

LXXXIIII XIII LXXII XXI

ET POST HAEC EXIIT IHS
ET UIDIT PUBLICANUM
NOMINE LEUUIM SEDEN
TEM AD THELONEUM ET
AIT ILLI SEQUERE ME ET
RELICTIS OMNIB' SUR
GENS SECUTUS EST EUM

ET FECIT EI CONUIUI
UM MAGNU̅ LEUUI IN
DOMO SUA ET ERAT
TURBA MULTA PUBLI
CANORU̅ ET ALIORU̅ QUI
CUM ILLIS ERANT DISCU
BENTES ET MURMU
RABANT PHARISEI ET
SCRIBAE EORUM DICE̅
TES AD DISCIPULOS EI
US QUARE CUM PUBLI
CANIS ET PECCATORIB·
MANDUCAT ET BIBIT
ET RESPONDENS IHS
DIXIT AD ILLOS NON E
GENT QUI SANI SUNT ME
DICU̅ SED QUI MALE HA
BENT NON UENI UOCA
RE IUSTOS SED PECCA
TORES IN PENITENTIA̅
AT ILLI DIXERUNT AD EU̅
QUARE DISCIPULI IOHA̅
NIS IEIUNANT FREQU
ENTER

ET PHARISEORUM ET
OBSECRATIONES FACI
UNT TUI AUTEM EDUNT
ET BIBUNT QUIB· IPSE
AIT NUMQUID POTES
TIS FILIOS SPONSI DU̅
CUM ILLIS EST SPONSUS
FACERE IEIUNARE· UENI
ENT ħ DIES CUM ABLA
TUS FUERIT AB EIS SPO̅
SUS ET TUNC IEIUNABUNT
IN ILLIS DIEB· DIXIT ħ EI
SIMILITUDINE AD ILLOS
QUIA NEMO COMMISSU
RA̅ UESTIMENTO NO
UO INMITTIT IN UESTI
MENTU̅ UETUS ALIOQUIN
ET NOUUM RUMPIT ET
UETERI NON CONUENIT
COMMISSURA ET NE
MO MITTIT UINU̅ IN U
TRES UETERES NOUU̅
ALIOQUIN ERUMPET UINU

NOUUMUTRESETIPSU
EFFUNDETURETUTRES
PERIBUNTSEDUINU
NOUUMINUTRESNOUOS
MITTUNTETUTRAQUE
CONSERUANTURETNE-
MOBIBENSUETUSSTA
TIMUULTNOUUMDICIT
ENIMUETUSMELIUSEST
XIII FACTUMESTAUTEMIN
SABBATOSECUNDO
PRIMOCUMTRANSIRET
PERSATAUELLEBANT
DISCIPULIEIUSSPI
CASETMANDUCABANT
CONFRICANTESMANI
B·ALIQUIAUTEMPHA
RISEORUMDICEBANT
ILLISQUIDFACITISSAB
BATISQUODNONLI
CETETRESPONDENS
IHSDIXITADEOSNEC
HOCLEGISTISQUID

FECITDAUITCUMESURI
RETIPSEETQUICUMEO
ERANTQUOMODOIN
TRAUITINDOMUMDI
ETPANESPROPOSITI
ONISSUMPSITETMAN
DUCAUITETDEDITHIS
QUICUMIPSOERANT
QUOSNONLICETMAN
DUCARENISITANTUM
SACERDOTIB·ETDICE
BATILLISQUIADNSEST
FILIUSHOMINISETIAM
SABBATI
FACTUMESTAUTEMINA
LIOSABBATOUTINTRA
RETINSINAGOGAETDO
CERETETERATIBIHO
MOETMANUSEIUS
DEXTERAERATARIDA
OBSERUABANTHSCRI
BAEETPHARISEISISAB
BATOCURARETUTIN

uenirent unde accusa
rent illum ✝ ipse uero
sciebat cogitationes
eorum et ait homini
qui habebat manum a
ridam surge et sta in me
dio ✝ et surgens stetit ✝
ait autem ad illos ihs int(er)
rogo uos si licet sabba
to bene facere an male
animam saluam facere
an perdere ✝ et circum
spectis omnib(us) illis in i
ra dixit homini exten
de manum tuam et exten
dit et restituta est ma
nus eius ✝ ipsi autem re
pleti sunt iniquitate et
conloquebantur ad in
uicem quidnam facerent
L· xliii ii mt· cl mr· lxxi de ihu ✝ Factum est autem
in illis dieb(us) exiit in mon
tem solus orare et erat
pernoctans in oratione dei
L· xliiii ii XIIII mr· lxxxi mr xxx Et cum dies factus es
set uocauit discipulos
suos et elegit xii ex ip
sis quos et apostolos no
minauit ✝ simonem quem cog
nominauit petrum et an
dream fratrem eius ia
cobum et iohannem ✝ phi
lippum et bartholomeu(m)
thomam et mattheum ia
cobum alphei et simonem
qui uocatur zelotes ✝ et
iudam iacobi et iudam sca
rioth qui erat traditor ✝
L· xlu i mt· xxiii mr· xxvii io· xliii Et descendens cum illis
stetit in loco plano ✝ et
turba discipulorum ei
us et multitudo copiosa
plebis ✝ ab omni iudea et
hierusalem et maritima
tyri et sidonis

+QUIUENERANTUTAUDIRENT
EUMETSANARENTURALAN
GUORIB·SUISETQUIUEX
ABANTURABSPIRITIB·IN
MUNDISCURABANTUR+ET
OMNISTURBAQUEREBANT
EUMTANGERE+QUIAUIRTUS
DEILLOEXIEBATETSANA
L·XLIII A ANT·XXXI BATOMNES·ETIPSEELE
UATISOCULISINDISCI
PULOSSUOSDICEBAT
L·XLIIII A ANT·XXXII BEATIPAUPERESQUIA
UESTRUMESTREGNUMDEI
L·XLV A ANT·XXV BEATIQUINUNCESURIUNT
ETSITIUNTQUIASATURA
BUNTUR RIDEBITIS
L·XLVI A ANT·XXXIII BEATIQUINUNCFLETISQ
L·L A ANT·XXXI BEATIERITISCUMUOS
ODERINTHOMINESETCUM
SEPARANTUOSETETCUM
EICIENTETEXPROBRAUE
RINTNOMENUESTRUMTAM
QUAMMALUM

PROPTERFILIUMHOMI
NIS+GAUDETEINILLADIEET
EXULTATEECCEENIMMER
CESUESTRAMULTAESTIN
CAELO+SECUNDUMHAECENIM
FACIEBANTPROPHETIS
L·LI X S PATRESEORUM+UERUMTA
MENUAEUOBISDIUITIB·
QUIAHABETISCONSOLA
TIONEMUESTRAM·UAEUO
BISQUISATURATIESTIS
QUIAESURIETIS·UAEUOBIS
QUIRIDETISNUNCQUIA
LUGEBITISETFLEBITIS
L·LII X S UAECUMBENEDIXERINT
UOBISOMNESHOMINES
SECUNDUMHAECFACIE
BANTPSEUDOPROPHETIS
L·LIII A XXXIIII PATRESEORUM SEDUO
BISDICOQUIAUDITISDILI
GITEINIMICOSUESTROS
BENEFACITEHISQUIUOS

ODERUNT BENEFACITE
MALEDICENTI[b] UOBIS ORA
TE PRO CALUMNIENTIB· UOBIS
ET QUI TE PERCUTIT IN
MAXILLAM PREBE EI ET AL
TERAM ET EI QUI AUFERET
TIBI UESTIMENTU ETIA
TUNICAM NOLI PROHIBERE
OMNI PETENTI TE TRIBUE
ET QUI AUFERET QUAE TUA
SUNT NE REPETAS ET PRO
UT UULTIS UT FACIANT UO
BIS HOMINES FACITE ILLIS
SIMILITER ET SI DILIGITIS
EOS QUI UOS DILIGUNT QUE
UOBIS EST GRATIA NAM ET
PECCATORES DILIGENTES
SE DILIGUNT· ET SI BENEFE
CERITIS HIS QUI UOBIS
BENEFACIUNT QUAE UO
BIS EST GRATIA CUM ET PEC
CATORES HOC FACIUNT

ET SI MUTUUM DEDERITIS
HIS A QUIB· SPERATIS RECI
PERE QUAE GRATIA EST UO
BIS NAM ET PECCATORES
PECCATORIB· FENERANTUR
UT RECIPIANT AEQUALIA
UERUM TAMEN DILIGITE IN
IMICOS UESTROS ET BENE
FACITE ET MUTUU DATE NI
HIL DESPERANTES ET ERIT
MERCES UESTRA MULTA
IN CAELIS ET ERITIS FILII
ALTISSIMI QUIA IPSE BENIG
NUS EST SUPER INGRATOS
ET MALOS ESTOTE ERGO
ERGO MISERICORDES SI
SICUT ET PATER UESTER
MISERICORS EST NOLITE
IUDICARE ET NON DE UO
BIS IUDICABITUR NOLITE
CONDEMNARE ET NON CON
DEMNAMINI DIMITTITE ET
DIMITTETUR

UOBIS DATE ET DABITUR
UOBIS MENSURAM BONAM
CONFERSAM ET COAGITA
TAM ET SUPEREFFLUENTEM
DABUNT IN SINUM UES
TRUM EADEM MENSURA
QUA MENSI FUERITIS REME
TIETUR UOBIS DICEBAT AUTEM
ILLIS ET SIMILITUDINEM
NUMQUID POTEST CAECUS
CAECUM DUCERE NONNE AM
BO IN FOUEAM CADENT
NON EST DISCIPULUS
SUPER MAGISTRUM PER
FECTUS AUTEM OMNIS ERIT
SI SIT SICUT MAGISTER
EIUS QUID AUTEM UIDES FES
TUCAM IN OCULO FRATRIS TUI
TRABEM AUTEM QUAE IN OCULO TUO
EST NON CONSIDERAS AUT
QUOMODO POTES DICE
RE FRATRI TUO SINE

EICIAM FESTUCAM DE OC
ULO TUO ET ECCE IN OCULO
TUO TRABIS SUBIACET
HYPOCRITA EICE PRIMUM
TRABEM DE OCULO TUO ET
TUNC PERSPICIES UT E
DUCAS FESTUCAM DE OCULO
FRATRIS TUI NON EST E
NIM ARBOR BONA QUAE
FACIT FRUCTUS MALOS
NEQUE ARBOR MALA FACI
ENS FRUCTUM BONUM UNA
QUAEQUE ARBOR DE FRUCTU SUO
COGNOSCITUR NEQUE LEGUNT
DE SPINIS FICUS NEQUE DE
RUBO UINDEMIANT UUAM
BONUS ENIM HOMO DE
BONO THENSAURO COR
DIS SUI PROFERT BONUM
ET MALUS HOMO DE MALO
THENSAURO PROFERT MA
LUM EX ABUNDANTIA ENIM COR
DIS OS LOQUITUR

L·lxiii ch·lx I·cxiii QUID AUTEM UOCATIS [me] DNE
DNE ET NON FACITIS QUAE DI
L lxiiii m·lxii CO OMNIS QUI UENIT AD
ME ET AUDIT SERMONES
MEOS ET FACIT ILLOS OSTEN
DAM UOBIS CUI SIMILIS EST
SIMILIS EST HOMINI DOMUM
AEDIFICANTI QUI FODIT IN
ALTUM ET POSUIT FUNDA
MENTA SUPRA PETRAM INUN
DATIONE AUTEM FACTA IN
LISUM EST FLUMEN DOMUI
ILLI ET NON POTUIT EAM MO
UERE FUNDATA ENIM ERAT SU
PRA PETRAM QUI AUTEM AU
DIT ET NON FACIT SIMILIS
HOMINI AEDIFICANTI DO
MUM SUAM SUPER TERRAM SI
NE FUNDAMENTO IN QUAM INLISIT
FLUMEN DOMUI ILLI ET CON
TINUO CECIDIT ET FACTA
EST RUINA DOMUS ILLIUS
MAGNA
L iii lxu XVI m·lxu Io xxxuiii ET FACTUM EST CUM IN

PLESSET OMNIA UERBA SUA
IN AURIB· PLEBIS INTRAUIT CA
PHARNAUM CENTURIONIS
AUTEM CUIUSDAM SERUUS
MALE HABENS ERAT MORI
TURUS QUI ILLI ERAT PRETIO
SUS· ET CUM AUDISSET DE IHU
MISIT SENIORES IUDEORUM
ROGANS EUM UT UENIRET ET SAL
UARET SERUUM EIUS· AT ILLI CUM
UENISSENT AD IHM ROGABANT
EUM SOLLICITE DICENTES QUIA
DIGNUS EST UT HOC ILLI PRAES
TES DILIGIT ENIM GENTEM
NOSTRAM ET SYNAGOGAM IPSE
AEDIFICAUIT NOBIS· IBAT AUTEM
CUM ILLIS IHS ET CUM IAM NON
LONGE ESSET A DOMO MI
SIT AD EUM CENTURIO AMICOS
DICENS DNE NOLI UEXARI NON
ENIM DIGNUS SUM UT SUB TEC
TUM MEUM INTRES PROP QUOD
ET ME IPSUM NON SUM DIGNUM
ARBITRATUS UT UENIREM AD TE
SED DIC UERBO

ETSANABITURPUERMEUSNA̅
ETEGOHOMOSUMSUBPO
TESTATECONSTITUTUSHA
BENSSUBMEMILITESETDI
COHUICUADEETUADITETA
LIOUENIETUENITETSERUO
MEOFACHOCETFACITQUO
AUDITOIHSMIRATUSESTET
CONUERSUSSEQUENTIB'
SETURBISDIXITAMENDICO
UOBISINNULLOTANTAMFIDE̅
L·LXXII II MT·LXXIII INUENIINISRAHEL ETREUER
SIDOMU̅QUIMISSIERANT
INUENERUNTSERUU̅SANU̅
L: LXXIII XIIII X ETFACTU̅ESTDEINCEPS
IBATIHSINCIUITATE̅QUAEUO
CATURNAIMETIBANTCUMIL
LODISCIPULIEIUSETTURBA
COPIOSACUMAUTE̅ADPRO
PIARENTPORTAECIUITATIS
ETECCEEFFEREBATURDE
FUNCTUSFILIUSUNICUSMA
TRISUAEETHAECUIDUAE
RATETTURBAMULTACUMILLA

QUAMCU̅UIDERETDN̅SMI
SERICORDIAMOTUSSUPER
ILLAMDIXITQ·ILLINOLIFLERE
ETACCESSITETTETIGITLO
CULUMHIAUTEMQUIPOR
TABANTSTETERUNTETAIT
IHSADULISCENSTIBIDICO
SURGEETRESEDITQUIERAT
MORTUUSETCOEPITLOQ̅U
ETDEDITILLUMMATRISUAE
ACCEPITAUTE̅OMNESTI
MORETMAGNIFICABANT
D̅MDICENTESQUIAPROPHE
TAMAGNUSSURREXITIN
NOBISETQUIAUISITAUIT
DN̅SPLEBE̅SUAMINBONO
L·LXXIIII X ETEXIITHICSERMOINUNI
UERSAIUDEADEEOETIN
OMNE̅CIRCAREGIONEM
L LXXIIII XVII II MT·CIII ETRENUNTIAUERUNTIOHAN
NIDISCIPULIEIUSDEOM
NIB·HISETCONUOCAUITDU
OSEXDISCIPULISSUISIO
HANNESETMISITADIHM̅DI
CENSTUES

QUI UENTURUS ES AN ALIUM
EXPECTAMUS CUM UENISSENT
AD EUM UIRI DIXERUNT IOHANNES
BAPTISTA MISIT NOS AD TE DICE
NS TU ES QUI UENTURUS ES AN ALIUM
EXPECTAMUS IN IPSA AUTEM HORA
CURAUIT MULTOS A LANGUORIB·
ET PLAGIS ET SPIRITIB· INMUN
DIS ET CAECIS MULTIS DONA
UIT UISUM ET RESPONDENS
DIXIT ILLIS EUNTES NUNTIATE IOHAN
NI QUAE UIDISTIS ET AUDISTIS
CAECI UIDENT ET CLAUDI AM
BULANT LEPROSI MUNDAN
TUR SURDI AUDIUNT MORTUI
RESURGUNT PAUPERES EUAN
GELIZANTUR ET BEATUS
EST QUICUMQUE NON FUERIT
SCANDALIZATUS IN ME ET
CUM DISCESSISSENT NUN
TII IOHANNIS COEPIT DICE
RE DE IOHANNE AD TURBAS

QUID EXISTIS IN DESERTO UIDERE

HARUNDINEM UENTO MO
UERI SED QUID EXISTIS UI
DERE HOMINEM MOLLI
B· UESTIMENTIS INDU
TUM ECCE QUI IN UESTE PRETI
OSA ET IN DELICIIS SUNT IN
DOMIB· REGUM SUNT SED
QUID EXISTIS UIDERE
PROPHETAM UTIQ· DICO
UOBIS ET PLUS QUAM PRO
PHETAM HIC EST DE QUO
SCRIPTUM EST ECCE MITTO
ANGELUM MEUM ANTE
FACIEM TUAM QUI PREPARA
UIT UIAM TUAM DICO AUTEM
UOBIS MAIOR INTER NA
TOS MULIERUM PROPHE
TA IOHANNE BAPTISTA
NEMO EST QUI AUTEM
MINOR EST IN REGNO
DEI MAIOR EST ILLO ET
OMNIS POPULUS AUDIENS

ET PUBLICANI IUSTI

FICAUERUNT DM̄ BAPTIZA
TI BAPTISMŌ IOHANNIS
PHARISAEI AUTĒ ET LEGIS
PERITI CONSILIŪ DI SPRE
UERUNT IN SEMETIPSOS
NON BAPTIZATI AB EO AB EO
L LXXXIIII A Mt LXXIIII CUI ERGO SIMILES DICAM HO
MINES HUIUS GENERATI
ONIS ET CUI SIMILES SUNT
SIMILES SUNT PUERIS SE
DENTIB· IN FORO ET LOQUĒ
TIB· AD INUICĒ ET DICENTI
B· CANTAUIMUS UOBIS TI
BIIS ET NON SALTASTIS LA
MENTAUIMUS ET NON PLO
RASTIS UENIT ENĪ IOHAN
NIS BAPTISTA NEQ· MAN
DUCANS PANĒ NEQ· BIBĒS
UINŪ ET DICITIS DAEMO
NIŪ HABET UENIT FILIUS HO
MINIS MANDUCANS ET DICITIS
ECCE HOMO DEUORATOR

ET BIBENS

ET BIBENS UINŪ AMICUS
PUBLICANORŪ ET PECCATO
RŪ ET IUSTIFICATA EST SAPI
ENTIA AB OMNIB· FILIIS SUIS
L LXXXV XVIIII Mt CCLXXIII Mr CLVI IIII Io XCIIII ROGABANT AUTĒ ILLŪ QUI
DĀ PHARISAEUS UT MANDU
CARET CU ILLO ET INGRESSUS
DOMŪ PHARISAEI DISCUBU
IT ET ECCE QUAE ERAT MULIER
IN CIUITATE PECCATRIX UT
QUOD COGNOUIT QUOD RE
CUBUIT IN DOMŪ PHARISAEI AD
TULIT ALABASTRŪ UNGUEN
TI ET STANS RETRO SECUS PE
DES EIUS LACRIMIS COEPIT
RIGARE PEDES EIUS ET CA
PILLIS CAPITIS SUI TERGEBAT
ET OSCULABATUR PEDES EIUS
ET UNGUEBAT UNGUENTO UI
DENS AUTĒ PHARISAEUS QUI
UOCAUERAT EUM AIT INTRA
SE DICENS HIC SI ESSET PRO

phetasciretutiq· quaeet
qualisestmulierquaetan
gitteumquiapeccatrixest· +
Etrespondensihsdix
itsimonhabeotibiali
quiddicere + atilleaitma
gisterdic + duodebitores
eranteuidamfeneratoriu
nusdebebatdenarios
quingentosetaliusquin
quaginta + nonhabentib·
illisundereddderentdo
nauitutrisq· quisergo
eumplusdiligit· + etrespon
denssimondixitaesti
moquiaiscuiplusdona
uit· + atilledixiteirectei
dicastietconuersusad
mulieremdixitsimoniui +
deshancmulieremintra
uiindomumtuamaquam
pedib· meisnondedisti

+ haecautemlacrimisrigauit
pedesmeosetcapillissu
istersit osculummihinon
dedisti + haecautemexquo
intrauitnoncessauitos
culaeripedesmeos + oleo
caputmeumnonunxisti·
+ haecautemunguentounx
itpedesmeospropterquod
dicotibiremittunturei
peccatamultaquoniamdilexit
multum + cuiautemminusdi
mittiturminusdiligit·
+ etaitilliihs remissasunt
tibipeccata· + etcoeperunt
quisimulrecumbebantdi
ceremintrasequisesthic
quietiampeccatadimittit
+ dixitautemadmulieremfides
tuatesaluamfecituadeinpace
L·LXXV XX Etfactumestdeincepset
ipseiterfaciebatpercivi
tatesset

CASTELLA PREDICANS ET EUANGE
LIZANS REGNUM DEI ET DUODE
CI DISCIPULI CUM ILLO ET MU
LIERES QUAE ERANT CURATAE AB
SPIRITIB· INMUNDIS ET INFIR
MITATIB· MARIA QUAE UOCABA
TUR MAGDALENA EX QUA DAE
MONIA SEPTE EXIERANT ET
IOHANNA UXOR CUZAE PROCU
RATORIS HERODIS ET SUSAN
NA ET ALIAE MULTAE QUAE EI MI
NISTRABANT EI DE FACULTA
L· LXXIII II MT· CXXVIII MR· XXXVII TIB· SUIS CUM ERGO TURBA
PLURIMA CONUENIRET ET DE
CIUITATIB· PROPERARENT
AD EUM DIXIT SIMILITUDINE(M)
TALE AD ILLOS ECCE EXIIT QUI
SEMINAT SEMINARE SEMEN
SUUM ET DUM SEMINAT ALIUD
CECIDIT SECUS UIAM ET CON
CULCATUM EST ET UOLUCRES
CAELI COMEDERUNT ILLUD ET

ALIUD CE

CIDIT SUPER PETRAM ET NATU(M)
ARUIT QUIA NON HABEBAT HU
MOREM ET ALIUD CECIDIT SU
PER SPINAS ET SIMUL EXOR
TAE SPINAE SUFFOCAUERUNT
ILLUD ET ALIUD CECIDIT IN TER
RAM BONAM ET EXORTUM FECIT
FRUCTUM CENTUPLUM HAEC
DICENS CLAMABAT QUI HABET
AURES AUDIENDI AUDIAT IN
TERROGAUERUNT AUTEM EUM
DISCIPULI EIUS QUAE ESSET
HAEC PARABULA QUIB· IPSE
DIXIT UOBIS DATUM EST NOS
SE MYSTERIUM REGNI DEI
L· LXXIIII I MT· CXXX MR· XXXVIII IO· CCXIIII CETERIS AUTEM IN PARABO
LIS UT UIDENTES NON UIDE
ANT ET AUDIENTES NON IN
L· LXXVIII II MT· CXXXIIII MR· XXXIIII TELLEGANT HAEC EST AUTEM
PARABOLA SEMEN EST UER
BUM DEI QUI AUTEM SECUS UIA
SUNT HI QUI AUDIUNT UENIT

AUTEM DIABULUS

ETTOLLITDECORDEIL
LORŪUERBŪNECREDEN
TESSALUIFIANTNĀQUI
SUPRAPETRĀHIISTQUI
CŪAUDIERINTCŪGAU
DIOACCIPIUNTUERBŪ
ETHIIRADICESNONHA
BENTQ̄ADTĒPUSCRE
DUNTETINTEMPORE
TEMPTATIONISRECE
DUNTQUODĦINSPI
NISCECIDITHIISTQUI
AUDIUNTETASOLLI
CITUDINIB·ETDIUI
TIISETUOLUPTATIB·
UITEEUNTESSUFFO
CANTURETNONRE
FERUNTFRUCTŪQU
ODĦINTERRĀBONĀ
HIISTQUIINCORDE
BONOAUDIENTESUER
BURETINENTETFRUCTŪ
ADFERUNTPERPATIENTIĀ
II [illegible] NEMOĦLUCERNĀACCENDENSOPERIT
UASOAUTSUBLECTŪPO

NITSEDSUPRACANDELA
BRŪPONITUTINTRANTES
II [illegible] UIDEANTLUMENNON
ESTOCCULTŪQUODNŌ
MANIFESTETURNEQUE
ABSCONDITŪQUODNONCOG
NOSCATURETINPALAŪ
II [illegible] NIATUIDETEEQUOMODO
AUDITISQUIENIMHABETDA
BITURILLIETQUICUMQ·NŌ
HABETETIĀQUODPU
TATSEHABEREAUFE
II [illegible] RETURABILLOUENERŪ
AUTĒADILLŪMATER
ETFRATRESEIUSET
NONPOTERANTADIRE
EUPRETURBANUNTIA
TŪESTAUTĒILLIQUIAMA
TERTUAETFRATRESTUI
STANTFORISUOLENTES
TEUIDEREQUIRESPŌ dens
DIXITADEOSMATERMEA
ETFRATRESMEIHIISUNT
QUIUERBŪDIAUDIUNTETFACIUNT

XII LXXXIII FACTŪ AUTEM IN UNA DIERU
ET IPSE ASCENDIT IN NAUI
CULĀ ET DISCIPULI EIUS
ET AIT AD ILLOS TRANSFRE
TEMUS TRANS STAGNŪ ET
ASCENDERUNT NAUIGĀ
TIB· AUTĒ ILLIS OBDORMI
IT ET DESCENDIT PROCEL
LA UENTI IN STAGNŪ ET CO
PLEBATUR FLUCTIB· NAUI
CULA ET PERICLITABANTUR
ACCEDENTES AUTĒ SUS
CITAUERUNT EUM DICENTES
PRECEPTOR PERIMUS AT
ILLE SURGENS INCREPAUIT
UENTŪ ET TEMPESTATĒ
AQUAE ET CESSAUIT ET FAC
TA EST TRANQUILLITAS
MAGNA· DIXIT AUTĒ ILLIS
UBI EST FIDES UESTRA QUI
TIMENTES MIRATI SUNT
DICENTES AD INUICEM QUIS
NĀ EST HIC QUIA ET UEN
TIS IMPERAT ET

MARI ET OBAUDIUNT EI
XIII ENAUIGAUERUNT AUTĒ AD
REGIONĒ GERASENORŪ QUAE
EST CONTRA GALILEĀ ET CŪ
EGRESSUS ESSET AD TER
RĀ OCCURRIT ILLI UIR QUIDĀ
QUI HABEBAT DAEMONIU
IAM TĒPORIB· MULTIS ET
UESTĪ NON INDUEBATUR
NEQ· IN DOMŪ MANEBAT
SED IN MONUMENTIS IS
UT UIDIT IHM PROCIDIT AN
TE ILLŪ ET EXCLAMANS UO
CE MAGNA DIXIT QUID MI
HI ET TIBI EST IHU FILI DĪ
ALTISSIMI OBSECRO TE
NE ME TORQUEAS PRAEC
PIEBAT ENIM SPIRITUI IN
MUNDO UT EXIRET AB HO
MINE· MULTIS ENIM TEMPO
RIB· ARRIPUERAT ILLŪ NA
UINCTUS CATENIS ET CŌ
PEDIB· CUSTODIEBATUR
ET RUPTIS

UINCULIS AGEBATUR A DAE
MONIO IN DESERTO + INTERRO
GAUIT AUTEM ILLUM IHS DICENS
QUID TIBI NOMEN EST AT IL
LE DIXIT LEGIO QUIA MULTA
INTROIERUNT IN EU DAE
MONIA + ET ROGABANT IL
LU NE IMPERARET ILLIS UT
IN ABYSSU IRENT + ERAT AU
TE IBI GREX PORCORUM MUL
TORŪ PASCENTIŪ ET ROGA
UERUNT ILLUM UT IN ILLOS I
RENT ET PERMISIT ILLIS + EX
L·LXXXIII IIII MR·XLIIII
IERUNT ERGO DAEMONIA
AB HOMINE ET INTRAUE
RUNT IN PORCOS ET INPE
TU ABIIT GREX PER PRECEPS
IN STAGNŪ ET SUFFOCATI
SUNT + QUOD UT FACTŪ UIDE
RUNT QUI PASCEBANT EOS
FUGERUNT ET NUNTIAUERŪ
IN CIUITATE ET IN UILLAS + EXI
ERUNT AUTEM UIDERE QUOD
FACTUM EST ET UENERUNT

AD IHM + ET INUENERUNT HO
MINE SEDENTEM A QUO DAE
MONIA EXIERUNT UESTITŪ
AC SANA MENTE AD PEDES
EIUS ET TIMUERUNT + NUNTIA
UERUNT AUTEM ILLIS QUI UIDE
RANT QUOMODO SANUS FAC
TUS ESSET A LEGIONE + ET RO
GAUERUNT ILLŪ OMNIS REGI
ONIS MULTITUDO GERASE
NORŪ UT DISCEDERET AB IPSIS
QUIA TIMORE MAGNO TENE
BANTUR + IPSE AUTEM ASCEN
DENS NAUĒ REUERSUS EST
ET ROGABAT ILLŪ UIR A QUO DAE
MONIA EXIERANT UT CUM EO ES
SET + DIMISIT AUTEM EUM IHS
DICENS REDI IN DOMUM TUAM
ET NARRA QUANTA TIBI FECIT
DS + ET ABIIT PER UNIUERSA CI
UITATEM PRAEDICANS QUANTA
ILLI FECISSET IHS
L·LXXXU XXIIII II MR·L·XXXU MR·XLIIII
FACTŪ EST AUTĒ CUM REDIS
SET IHS EXCEPIT ILLŪ TURBA
ERANT ENIM OMNES

expectantes eum et ecce ue
nit uir cui nomen erat iairus
et ipse princeps sinagoge
erat et cecidit ad pedes ihu
rogans eum ut intraret in
domum eius quia filia u
nica erat illi fere annorum
duodecim et haec morieba
tur et contigit dum iret
a turbis conprimebatur et
mulier quaedam erat in flux
u sanguinis ab annis duode
cim quae in medicos eroga
uerat omnem substantiam su
am nec ab ullo potuit cura
ri accessit retro et teti
git fimbriam uestimenti ei
us et confestim stetit flux
us sanguinis eius et ait ihs
quis me tetigit negantib·
autem omnib· dixit petrus et
qui cum illo erant praeceptor
turbae te conprimunt et ad
fligunt et dicis quis me teti
git

et dixit ihs tetigit me ali
quis nam ego noui uirtutem
de me exisse uidens autem mu
lier quia non latuit tremens
uenit et procedit ante pe
des illius et ob quam causam te
tigerit eum indicauit coram
omni populo et quemadmo
dum confestim sanata sit
at ipse dixit illi filia fides tua
te saluam fecit uade in pa
ce adhuc illo loquente uenit
ad principem synagogae di
cens quia mortua est fili
a tua noli uexare illum ihs autem
audito hoc uerbo respondit
patri puellae noli timere cre
de tantum et salua erit et cum
uenisset in domum non per
misit intrare secum quemquam
nisi petrum et iohannem et ia
cobum et patrem et matrem pu
ellae flebant autem omnes et
plangebant illam at ille dixit
nolite flere

NONESTENIMMORTUAPU
ELLASEDDORMITETDE
RIDEBANTEUSCIENTES
QUIAMORTUAESTIPSE
AUTĒTENENSMANŪEIUS
CLAMAUITDICENSPU
ELLASURGEETREUER
SUS·SPSEIUSETSUR
REXITCONTINUOETIUS
SITILLIDARIMANDUCA
REETSTUPUERUNTPA
RENTESEIUSQUIBPRE
CEPITNEALICUIDICE
RENTQUODFACTUMERAT
CONUOCATISAUTĒ
IHSDUODECIMAPOS
TOLISDEDITILLISUIR
TUTEMETPOTESTATĒSU
PRAOMNIADEMONIA
ETUTLANGUORESCURA
RENTETMISITILLOSPR
AEDICAREREGNUMDEIET
SANAREINFIRMOS

ETAITADILLOSNIHILTULE
RITISINUIAMNEQ·
UIRGAMNEQUEPERAM
NEQUECALCIAMENTANEQ·
PANEMNEQPECUNIAM
NEQDUASTUNICASHA
BEATISETINQUAMCUMQ·
DOMUMINTRAUERITIS
IBIMANETEETINDENE
EXEATISETQUICUMQNONRE
CEPERINTUOSEXEUNTES
DECIUITATEILLAETIAMPUL
UEREPEDUMUESTRORUM
EXCUTITEINTESTIMO
NIUMSUPRAILLOSEGRES
SIAUTEMCIRCUIBANTPER
CASTELLAEUANGELIZAN
TESETCURANTESUBI
QUEAUDIUITAUTEMHERO
DESTETRARCHAOMNIA
QUAEFIEBANTABEOET
HAESITABATEOQUODDI
CERETURAQUIBDA

QUIAIOHANNISSURREXIT
AMORTUIS·AQUIB·DAUERO
QUIAHELIASAPPARUITAB
ALIISAUTĒQUIAPROPHETA
UNUSDEANTIQUISSUREX
ITETAITHERODESIOHAN
NĒEGODECOLLAUIQUISAUTĒ
ESTISTEDEQUOAUDIOEGO
TALIAETQUAEREBATUIDE
REEU̅·ETREUERSIAPOSTO
LINARRAUERUNTILLIQUAECU̅
Q·FECERUNT·ADSUMP
TISILLISSECESSITSEORSU̅
INLOCU̅DESERTU̅QUOD
ESTBETHSAIDAQUODCU̅
COGNOUISSENTTURBAE
SECUTISUNTILLU̅ETEXCE
PITILLOSETLOQUEBATUR
ILLISDEREGNODĪETEOS
QUICURAINDIGEBANT
SANABAT·DIESAUTĒCOE
PERATDECLINAREETAC
CEDENTESXII·DIXERUNTIL

LIDIMITTETURBASUTE
UNTESINCASTELLAUILLAS
Q·QUAECIRCASUNTDEUER
TANTETINUENIANTES
CASQUIAHICINLOCODE
SERTOSUMUSAITAUTĒ
ADILLOSUOSDATEILLIS
MANDUCAREATILLIDIX
ERUNTNONSUNTNOBIS
PLUSQUĀQUINQ·PANES
ETDUOSPISCESNISIFOR
TEĒNOSEAMUSETEMA
MUSINOMNĒHANCTUR
BĀESCAS·ERANTAUTĒ
FEREUIRIQUINQ·MILIA
AITAUTĒADDISCIPULOS
SUOSFACITEILLOSDISCU
BEREPERCONUIUIAQUIN
QUAGENOSETITAFECE
RUNTETDISCUBEREFE
CERUNTOMNESACCEP
TISAUTĒQUINQ·PANIB·
ETDUOB·PISCIB·RESPEX
ITINCELU

ET BENEDIXIT EOS ET FREGIT
ET DISTRIBUIT DISCIPULIS
SUIS UT PONERENT ANTE TUR
BAS ET MANDUCAUERUNT OM
NES ET SATURATI SUNT ET SUB
LATUM EST QUOD SUPERFUIT
ILLIS FRAGMENTORUM COPHI
NI DUODECIM· ES SET
L· xcIIII / I / XXUIII / Mt· clxIIII / Mr· lxxxII / Io· lxxIIII
ET FACTUM EST CUM SOLUS
ORANS ERANT AUTEM CUM ILLO
ET DISCIPULI EIUS· ET INTER
ROGAUIT ILLOS DICENS QUEM
ME DICUNT ESSE TURBAE AT
ILLI RESPONDERUNT ET DIXE
RUNT IOHANNEM BAPTISTAM
ALII AUTEM HELIAM ALII UERO Q
PROPHETA UNUS DE PRIO
RIB· SURREXIT· D[...]XI[...]T AU
TEM ILLIS UOS AUTEM QUEM ME
ESSE DICITIS· RESPONDENS
SIMON PETRUS DIXIT XPM
L· xcI / II / Mt· clxxIIII / Mr· lxxIII
DI AT ILLE INCREPANS ILLOS
PRECIPIT NE CUI DICERENT
HOC DICENS QUIA OPORTET

FILIUM HOMINIS MULTA PATI
ET REPROBARI A SENIORIB· ET
PRINCIPIB· SACERDOTUM ET
SCRIBIS ET OCCIDI ET TERTIA
L· xcII / II / Mt· clxxI / Mr· lxxxII
DIE RESURGERE DICEBAT
h AD OMNES SI QUIS UULT
POST ME UENIRE ABNEGET
SE IPSUM ET TOLLAT CRUCEM SUAM
COTIDIE ET SEQUATUR ME QUI
ENIM UOLUERIT ANIMAM SUAM
SALUAM FACERE PERDET ILLAM
NAM QUI PERDIDERIT ANIMAM
SUAM PROPTER ME SALUAM FACI
ET ILLAM QUID ENIM PROFICIT
HOMO SI LUCRETUR UNIUER
SUM MUNDUS SE AUTEM IPSUM PER
DAT ET DETRIMENTUM SUI FA
L· xcIII / II / Mt· xcI / Mr· lxxxIII
CI[...]AT NAM [...] QUI ME ERU
BU[...]ERIT ET MEOS SERMO
NES HUNC FILIUS HOMINIS
ERUBESCIT CUM UENERIT IN MA
IESTATE SUA ET PATRIS ET
SCORUM ANGELORUM·
L· xcIIII / II / Mt· clxxIIII / Mr· lxxxIIII / cl
DICO AUTEM UOBIS UERE EST
ALIQUI HIC

STANTESQUINONGUSTABUNTMOR
TEMDONECUIDEANTREGNUDI
FACTUMESTAUTEMPOSTHEC
UERBAFEREDIESOCTOETAD
SUMPSITPETRUMETIOHANNE
ETIACOBUMETASCENDITIN
MONTEMUTORARETETFACTU
ESTDUMORARETSPECIES
UULTUSEIUSALTERAETUESTI
TUSEIUSALBUSREFULGENS
ETECCEDUOUIRILOQUEBAN
TURCUMILLOERANTHMOYSES
ETHELIASUISIINMAIESTATE
ETDICEBANTEXCESSUMEIUS
QUEMCONPLETURUSERATINHIE XXVI
L·XCIIII
ARI·CLXXI
MR·XCI
RUSALEMPETRUSUEROETQUI
CUMILLOGRAUATIERANTSOMNO
ETEUIGI LANTES UIDE
RUNTMAIESTATEEIU SET
DUOSUIROSQUISTABANTCUM
ILLO·ETFACTUMESTCUMDISCE
DERENTABILLOAITPETRUS
ADIHMPRECEPTORBONUMEST
NOSHICESSEFACIAMUSTRIA
TABERNACULA

UNUMTIBIETUNUMMOYSI
ETUNUMHELIAENESCIENSQUOD
DICERET·HAECAUTEMILLOLO
QUENTEFACTAESTNUBS
ETOBUMBRAUITEOSETTI
MUERUNTINTRANTIB·ILLIS
INNUBEETUOXFACTAEST
DENUBEDICENSHICESTFILI
USMEUSELECTUSIPSUMAU
DITEETDUMFIERETUOXIN
UENTUSESTIHSSOLUSETIP
SITACUERUNTETNEMINIDIX
ERUNTINILLISDIEB·QUICQUAM
EXHISQUAEUIDERANT
FACTUMESTHINSEQUEN
TIDIEDESCENDENTIB·ILLIS
DEMONTEOCCURRITILLIS
TU R BAMULTA·ETEC
CEUIRDETURBAEXCLAMA
UITDICENSMAGISTEROBSE
CROTERESPICEINFILIUMMEU
QUIAUNICUSESTMIHIET
ECCESPSADPREHENDITIL
LUMETSUBITOCLAMATETELI
DETETDISSIPAT

EUM CU̅ SPUMA ET UIX
DISCEDIT DILANIANS EU̅
ET ROGAUI DISCIPULOS
TUOS UT EICERENT ILLU̅
ET NON POTUERUNT
RESPONDENS AUTEM IH̅S
DIXIT O GENERATIO IN
FIDELIS ET PERUERSA
US Q· QUO ERO APUD
UOS ET PATIAR UOS AD
DUC HUC FILIU̅ TUU̅ ET
CU̅ ACCEDERET ELISIT IL
LU̅ DEMONIU̅ ET DISSI
PAUIT ET INCREPAUIT IH̅S
SP̅M INMUNDU̅ ET SA
UIT PUERU̅ ET REDDIDIT
ILLU̅ PATRI EIUS STUPEBA̅T
HOMNES IN MAGNITUDI
NE DI OMNIB: Q· MIRANTI
B: D IN OMNIB· QUE FIE
BAT DIXIT AD DISCIPULOS
SUOS PONITE UOS IN CORD
B· UESTRIS SERMONES ISTOS

FILIUS ENIM HOMINIS FUTU
RU̅ EST UT TRADATUR IN
MANUS HOMINU̅· AT ILLI
IGNORABANT UERBU̅
ISTUD ET ERAT UELATU̅
TE EOS UT NON SENTIRENT
ILLUD ET TIMEBANT INTER
ROGARE ILLU̅ DE UERBO
HOC INTRAUIT AUTE̅ COGI
TATIO IN EOS QUIS EORU̅
MAIOR ESSET AT IH̅S UIDENS
COGITATIONES CORDIS
ILLORU̅ ADPREHENDENS
PUERU̅ STATUIT EU̅ SECUS
SE ET AIT ILLIS QUICU̅Q· SUS
CEPERIT PUERU̅ ISTU̅ IN
NOMINE MEO ME RECE
PIT ET QUICU̅Q· ME RECE
PIT RECIPIT EU̅ QUI ME MISIT
NAM QUI MINOR EST IN
TER OMNES UOS HIC
MAIOR EST RESPONDENS
H· IOHANNES DIXIT PRECEPTOR

UIDIMUS QUENDAM IN NOMINE TUO
EICIENTEM DAEMONIA
ET PROHIBUIMUS EUM QUIA
NON SEQUITUR NOBISCUM
ET AIT AD ILLUM IHS SINITE EUM
ET NOLITE PROHIBERE QUI
ENIM ADUERSUM UOS NON EST
PRO UOBIS EST
FACTUM EST AUTEM DUM CON
PLERENTUR DIES ADSUMP
ET IPSE FACIEM SUAM
TIONIS EIUS FIRMAUIT UT
IRET IN HIERUSALEM ET MI
SIT NUNTIOS ANTE CONSP
ECTUM SUUM ET EUNTES IN
TRAUERUNT IN CIUITATEM
SAMARITANORUM UT PARA
RENT ILLI ET NON RECEPE
RUNT EUM QUIA FACIES EIUS
ERAT EUNTIS HIERUSALEM
CUM UIDISSENT AUTEM DIS
CIPULI EIUS IACOB ET IO
HANNIS DIXERUNT DOMINE UIS
DICIMUS UT IGNIS DESCEN
DAT DE CAELO ET CONSUMAT
ILLOS

ET CONSUMAT ILLOS
ET CONUERSUS IHS INCRE
PAUIT ILLOS NESCITIS CU
IUS SPIRITUS ESTIS FILIUS HO
MINIS NON UENIT ANIMAS
PERDERE SED SALUARE
ET ABIERUNT IN ALIUD
CASTELLUM
FACTUM EST AUTEM AMBU
LANTIBUS ILLIS IN UIA DIXIT
QUIDAM AD ILLUM SEQUAR TE
QUOCUMQUE IERIS ET AIT ILLI
IHS UULPES FOUEAS HA
BENT ET UOLUCRES CAE
LI NIDOS FILIUS AUTEM HO
MINIS NON HABET UBI
CAPUD SUUM RECLINET
AIT AUTEM AD ALTERUM SEQU
ERE ME ILLE AUTEM DIXIT DOMINE
PERMITTE MIHI PRIMUM
IRE ET SEPELIRE PATREM
MEUM DIXITQUE IHS SINE UT
MORTUI SEPELIANT MOR
TUOS SUOS

TU AUTEM UADE ET ADNUNTIA
REGNUM DI · ET AIT ALTER SEQUAR
TE DNE SED PRIMUM PERMIT
TE MIHI RENUNTIARE HIS QUI
DOMI SUNT ET AIT AD ILLUM IHS
NEMO MITTENS MANUM SUAM
IN ARATRUM ET ASPICIENS RETRO
APTUS EST REGNO DI
L·CXIII X XXX POST HAEC AUTEM DESIGNAUIT
DNS ET ALIOS SEPTUAGINTA
DUO ET MISIT ILLOS BINOS ANTE
FACIEM SUAM IN OMNEM CIUITA
TEM ET LOCUM QUO ERAT IPSE UEN
L·CXIIII II MT·LXXXIIII TURUS ET DICEBAT ILLIS MES
SIS QUIDEM MULTA OPERARII
AUTEM PAUCI ROGATE ERGO
DNM MESSIS UT MITTAT OPE
L·CUIIII U MT·LXXXUII RARIOS IN MESSEM SUAM ITE EC
CE EGO MITTO UOS SICUT AG
L·CX X MT·LXXXUI MR·LIII NOS INTER LUPOS NOLITE ER
GO PORTARE SACCULUM NEQ·
PERAM NEQ· CALCIAMENTA ET
NEMINEM PER UIAM SALUTAUE
L·CXI II MT·LXXXUI RITIS IN QUAMCUMQ· DOMUM
IN TRAUERITIS

PRIMUM DICITE PAX HUIC DO
MUI ET SI IBI FUERIT FILIUS PA
CIS REQUIESCIT SUPER ILLUM PAX
UESTRA SIN AUTEM AD UOS REUER
TETUR IN EADEM AUTEM DOMO
MANETE EDENTES ET BIBEN
TES QUAE APUD ILLOS SUNT
L·CXII II/III MT·LXXXUI MR·LIIII DIGNUS EST ENIM OPERARIUS
MERCEDE SUA NOLITE TRANSI
RE DE DOMO IN DOMUM
L·CXII X ET IN QUAMCUMQ· CIUITATEM INTRA
UERITIS ET SUSCEPERINT UOS
MANDUCATE QUAE APPONUN
TUR UOBIS ET CURATE INFIRMOS
QUI IN ILLA SUNT ET DICITE IL
LIS ADPROPINQUAUIT IN UO
L·CXIII II MT·LXXXU MR·LU BIS REGNUM DI IN QUAMCUMQ·
CIUITATEM INTRAUERITIS ET NON
SUSCIPERINT UOS EXEUNTES
IN PLATEAS EIUS DICITE ETIAM
PULUEREM QUI ADHAESIT NOBIS
DE CIUITATE UESTRA EXTERGI
MUS IN UOS TAMEN HOC SCI
TOTE QUIA ADPROPINQUAUIT

REGNUM DĪ· DICO AUTĒ UOBIS
QUIA SODOMIS IN DIE ILLA REMIS
SIUS ERIT QUAM ILLI CIUITATI
l·cxu ɑ·cii UAE TIBI COROZAIN· UAE TIBI
BETHSAIDA QUIA SI IN TYRO ET
SIDONE FACTAE FUISSENT
UIRTUTES QUAE IN UOBIS FAC
TAE SUNT OLIM IN CILICIO ET CI
NERE SEDENTES PAENITERENT
UERUMTAMEN TYRO ET SIDO
NI REMISSIUS ERIT IN IUDICIO
QUAM UOBIS ET TU CAPHARNAUM
USQ· IN CAELUM EXALTATA USQ·
AD INFERNUM DEMERGERIS
l·cxui QUI UOS AUDIT ME AUDIT
ET QUI UOS SPERNIT ME SPER
NIT QUI AUTEM ME SPERNIT
SPERNIT EUM QUI ME MISIT
l·cxuii XXXI REUERSI SUNT AUTEM SEPTU
AGINTA DUO CUM GAUDIO DI
CENTES DNE ETIAM DAEMONIA
SUBICIUNTUR NOBIS IN NO
MINE TUO ET AIT ILLIS UIDE
BAM SATANAN SICUT FULGOR
DE CAELO CADENTE

ET ECCE DEDI UOBIS POTESTA
TEM CALCANDI SUPRA SER
PENTES ET SCORPIONES ET
SUPRA OMNEM UIRTUTEM INIMI
CI ET NIHIL UOBIS NOCEBIT
UERUMTAMEN IN HOC NOLITE
GAUDERE QUIA SPS UOBIS
SUBICIUNTUR GAUDETE AU
TEM QUOD NOMINA UESTRA SC
l·cxuiii RIPTA SUNT IN CAELIS· IN IPSA
HORA EXULTAUIT SPU SCO
ET DIXIT CONFITEOR TIBI PA
TER DNE CAELI ET TERRAE QUOD
ABSCONDISTI HAEC A SAPIEN
TIB· ET PRUDENTIB· ET RE
UELASTI EA PARUULIS ETIA
PATER QUIA SIC PLACUIT ANTE TE
l·cxuiiii OMNIA MIHI TRADITA SUNT
A PATRE MEO ET NEMO SCIT
QUIS SIT FILIUS NISI PATER ET QUI
SIT PATER NISI FILIUS ET CUI UOLUERIT FILIUS REUELARE
l·cxx ET CONUERSUS AD DISCIPU
LOS SUOS DIXIT BEATI OCU
LI QUI UIDENT QUAE UOS UIDE
TIS DICO ENIM

uobis quod multi pro
phetae et reges uide
re uoluerunt quae uos
uidetis et non uiderūt
et audire quae auditis
et non audierunt.
Et ecce quidā legis pe
ritus surrexit temp
tans illum et dicens
magister quid facien
do uitā aeternā possi
debo. At ille dixit ad eū
in lege quid scriptū est
quomodo legis ille
respondens dixit dili
gis dnm dm tuū ex to
to corde tuo et ex tota
anima tua et ex omnib·
uirib· tuis et ex omni men
te tua et proximū tuū
sicut teipsū. dixitq· illi
ihs recte respondisti
hoc fac et uiues. Ille au
tem uolens iustificare
se ipsū

dixit ad ihm et quis est
meus proximus susce
piens autē ihs dixit· ho
mo quidā descendebat
ab hierusalē in hiericho
et incidit in latrones
qui etiā dispoliauerūt
eū et plagis inpositis
abierunt· semiuiuo eo
relicto· accidit autē
ut sacerdos quidā des
cenderet eadē uia et
uiso illo preteriit· simi
liter et leuita cū esset
secus locū et uideret eū
pertransiit· samarita
nus autē quidam iter
transiens uenit secus
eū et uidens eū miseri
cordia motus est et ad
propians alligauit uul
nera eius infundens o
leum et uinū et ponens
illū in iumentū suū dux
it in stabulū

ET CURAM EIUS EGIT ET ALTERA
DIE PROTULIT DUOS DENARIOS
ET DEDIT STABULARIO ET AIT
CURAM ILLIUS HABE ET QUOD
CUMQ· SUPEREROGAUERIS :
EGO CUM REDIERO REDDAM TI
BI QUIS HORUM TRIUM UIDE
TUR TIBI PROXIMUS FUIS
SE ILLI QUI INCIDIT IN LATRO
NES AT ILLE DIXIT QUI FECIT
MISERICORDIAM IN ILLUM ET
ILLI IHS UADE ET TU FAC SI
MILITER FACTUM EST AUTEM
DUM IRENT ET IPSE INTRA
UIT IN QUODDAM CASTEL
LUM ET MULIER QUAEDAM MAR
THA NOMINE EXCEPIT IL
LUM IN DOMUM SUAM ET HUIC E
RAT SOROR NOMINE MARIA
QUAE ETIAM SECUS PEDES
DNI SEDENS AUDIEBAT
UERBUM ILLIUS MARTHA AU
TEM SATAGEBAT CIRCA FRE
QUENS MINISTERIUM QUAE
STETIT

ET AIT DNE NON EST TI
BI CURAE QUOD SOROR
MEA RELIQUIT ME SO
LAM MINISTRARE DICER
GO ILLI UT ME ADIUUET
ET RESPONDENS DIX
IT ILLI DNS MARTHA MAR
THA SOLLICITA ES ET
TURBARIS ERGA PLU
RIMA PORRO UNUM EST
NECESSARIUM MARIA
OPTIMAM PARTEM ELEGIT
QUAE NON AUFERETUR
AB EA
ET FACTUM EST CUM ES
SET IN LOCO QUODAM O
RANS UT CESSAUIT DIX
IT UNUS EX DISCIPULIS
EIUS AD EUM DNE DOCE
NOS ORARE SICUT ET IOHAN
NIS DOCUIT DISCIPULOS
SUOS ET AIT ILLIS CUM ORA
TIS DICITE PATER SCI
FICETUR NOMEN TUUM

ADUENIAT REGNUM TUŪ
FIAT UOLUNTAS TUA SICUT
IN CAELO ET IN TERRA PA
NEM NOSTRŪ COTTIDIANŪ
DA NOBIS HODIE ET DEMIT
TE NOBIS PECCATA NOS
TRA SIQUIDE ET IPSI DIMIT
TIMUS OMNI DEBENTI
NOBIS ET NE NOS INDU
CAS IN TEMPTATIONĒ SED
LIBERA NOS A MALO ·
L·CXXIII ET AIT AD ILLOS QUIS UES
TRŪ HABEBIT AMICŪ ET
IBIT AD ILLŪ MEDIA NOC
TE ET DICET ILLI AMICE
COMMODA MIHI TRES PA
NES QUOĀ AMICUS MEUS UE
NIT DE UIA AD ME ET NON
HABEO QUOD PONĀ ANTE
ILLŪ ET ILLE DE INTUS RES
PONDENS DICAT NOLI MI
HI MOLESTUS ESSE IAM OS
TIUM CLAUSŪ EST ET PUE
RI MEI MECŪ SUNT IN CU
BILI

ET NON POSSU SURGERE ET
DARE TIBI · ET ILLE SI PERSE
UERAUERIT PULSANS DICO
UOBIS ET SI NON DABIT ILLI
SURGENS EO QUOD AMICUS
EIUS SIT PROPTER INPOR
TUNITATĒ TAMEN EIUS SUR
GET ET DABIT ILLI QUOTQUOT
HABET NECESSARIOS
ET EGO UOBIS DICO PETI
TE ET DABITUR UOBIS QUAE
RITE ET INUENIETIS PUL
SATE ET APERIETUR UOBIS
OMNIS ENIM QUI PETIT ACCE
PIT ET QUI QUAERIT INUENI
ET ET PULSANTI APERIETUR
QUIS AUTEM EX UOBIS PATRĒ PE
TIT PANĒ NUMQUID LAPIDĒ
DABIT ILLI AUT SI PISCĒ PETI
ERIT NUMQUID PRO PISCE
SERPENTĒ DABIT ILLI AUT SI
PETIERIT OBUUM NUMQUID
PORRIGET ILLI SCORPIONĒ
SI ERGO UOS CŪ SITIS MALI
NOSTIS BONA

DATA DARE FILIIS UESTRIS·
+ QUANTO MAGIS PATER UES
TER DE CAELO DABIT SPM BO
NU PETENTIB· SE·
L CXXIII V XXXV AD CXX ET ERAT EICIENS DAEMONIU
ET ILLUD ERAT MUTU ET CU
EIECISSET DAEMONIU LOCU
TUS EST MUTUS ET ADMIRA
L CXXIIII II AD CXXII MR XXXII TAE SUNT TURBAE QUIDA
AUTE EX EIS DIXERUNT IN
BELZEBUB PRINCIPE DAEMO
NIORU EICIT DAEMONIA
L CXXV II AD CXXIII ET ALII TEMPTANTES SIGNU
DE CAELO QUAEREBANT AB EO· +
L CXXVI II AD CXXIIII AD XXXIII IPSE AUTEM UT UIDIT COGITA
TIONES EORU DIXIT EIS· OM
NE REGNU IN SE IPSO DIUISU
DESOLABITUR ET DOMUS
SUPRA DOMU CADET + SI AUTE
ET SATANAS IN SEMET IPSU
DIUISUS EST QUOMODO STA
BIT REGNU IPSIUS + QUIA DICI
TIS IN BELSZEBUB EICERE
ME DAEMONIA + SI EGO IN BEL
SEBUL EICIO DAEMONIA

FILII UESTRI IN QUO EICIUNT
IDEO IPSI IUDICES UESTRI
ERUNT + PORRO SI IN DIGITO
DI EICIO DAEMONIA PROFEC
TO PERUENIT IN UOS REG
NU DI + CU FORTIS ARMATUS
CUSTODIT ATRIU SUU IN PA
CE SUNT EA QUAE POSSIDET
+ SI AUTE FORTIOR ILLO SUPER
UENIENS UICERIT EU UNI
UERSA ARMA EIUS AUFERT
IN QUIB· CONFIDEBAT ET
SPOLIA EIUS DISTRIBUET +
QUI NON EST MECU ADUER
SU ME EST ET QUI NON CO
LIGIT MECU DISPARGIT +
L CXX[illegible] V AD CXX[illegible] CU AUTE INMUNDUS
SPS EXIERIT DE HOMINE
PERAMBULAT PER LOCA
INAQUOSA QUAERENS RE
QUIE ET NON INUENIENS
+ DICIT REUERTAR IN DOMU
MEA UNDE EXIUI· ET CU UE
NERIT INUENIT SCOPIS MU
DATAM

ETTUNCUADITETADSU
MITSEPTEMALIOSSPS
NEQUIORESSEETINGRES
SIHABITANTIBIETSUNT
NOUISSIMAHOMINIS
ILLIUSPEIORAPRIORIB·
FACTUMESTAUTEMCUMHAEC
DICERETEXTOLLENSUO
CEQUAEDAMMULIERDETUR
BADIXITILLIBEATUSUEN
TERQUITEPORTAUITET
UBERAQUAESUXISTIAT
ILLEDIXITQUIPPEBEA
TIQUIAUDIUNTUERBŪ
DIETCUSTODIUNT·TUR
BISAUTCONCURRENTIB·COE
PITDICERE·GENERATIO
HAECGENERATIONEQUĀ
ESTSIGNUMQUAERITETSIG
NUMNONDABITURILLINISI
SIGNUMIONAE·NAMSICUT
IONASFUITSIGNUMNINE
UITISITAERITETFILIUS
HOMINISGENERATIONI
ISTI

REGINAAUSTRISURGET
INIUDICIOCUMUIRISGE
NERATIONISHUIUSETCON
DEMNABITILLOSQUIAUE
NITAFINIB·TERRAEAUDI
RESAPIENTIAMSALOMO
NISETECCEPLUSSALOMO
NEHIC·UIRININEUITAESUR
GENTINIUDICIOCUMGE
NERATIONEHACETCONDE
MNABUNTILLAMQUIAPAENI
TENTIAMEGERUNTINPRAE
DICATIONEIONAEETEC
CEPLUSQUAMIONAHIC
NEMOLUCERNAMACCEN
DITETINABSCONDITO
PONITNEQ·SUBMODIO
SEDSUPRACANDELABRUM
UTQUIINGREDIUNTURLU
MENUIDEANT·LUCER
NACORPORISTUIESTO
CULUSTUUSSIOCULUSTU
USFUERITSIMPLEXTO
TUMCORPUSTUUMLUCIDŪ
ERIT

SI AUTĒ NEQUA FUE
RIT ETIĀ CORPUS TU
UM TENEBROSŪ ERIT
UIDE ERGO NE LUMEN
TENEBRE SINT SI ER
GO CORPUS TUŪ LUCI
DŪ FUERIT NON HABE
NS ALIQUĀ PARTĒ TE
NEBRARŪ ERIT LUCIDŪ
TOTŪ ET SICUT LUCER
NA FULGORIS B· INLUMI
NĀT TE ET CU LOQUE
RETUR ROGABIT ILLŪ
QUIDĀ PHARISEUS UT
PRANDERET APUD SE
ET INGRESSUS DOMU
RECUBUIT PHARISEUS
H̄ COEPIT INTRA SE RE
PUTANS DICERE QUA
RE NON BAPTIZATUS
ESSET ANTE PRANDI
U ET AIT DN̄S AD ILLŪ
NUNC UOS PHARISEI
QUOD DE FORIS EST CA
LICIS ET CATINI MUNDATIS QUOD AU

INTUS EST UESTRŪ
PLENŪ EST RAPINA ET
INIQUITATE STULTI
NONNE QUI FECIT QUOD
DE FORIS EST ETIĀ ID
QUOD INTUS EST FECIT
UERŪ TAMEN QUOD
SUPER EST DATE ELE
MOSINĀ ET ECCE OM
NIA MUNDA SUNT UO
BIS SED UAE UOBIS
PHARISEI QUIA DECI
MATIS MENTĀ ET RU
TĀ ET OMNE HOLUS
ET PRETERITIS IUDI
CIŪ ET CARITATĒ DĪ
HEC H̄ OPORTUIT FA
CERE ET ILLA NON A
MITTERE UAE UOBIS
PHARISEI QUIA DILI
GITIS PRIMAS CATHE
DRAS IN SINAGOGIS ET
SALUTATIONES IN FO
RO UAE UOBIS QUI ESTIS
UT MONUMENTA QUAE NON APPARENT

ET HOMINES AMBULANTES
SUPRA NESCIUNT RESPON
DENS AUTEM QUIDAM EX LEGIS
PERITIS AIT ILLI MAGISTER
HAEC DICENS ETIAM NOBIS CON
TUMELIAM FACIS AT ILLE AIT
ET UOBIS LEGIS PERITIS UAE
QUIA HONERATIS HOMINES
HONERIB· QUAE PORTARE NON
POSSUNT ET IPSI UNO DIGI
TO UESTRO NON TANGITIS
SARCINAS UAE UOBIS QUI
AEDIFICATIS MONUMEN
TA PROPHETARUM PATRES
AUTEM UESTRI OCCIDERT
ILLOS PROFECTO TESTIFI
CAMINI QUOD CONSENTI
TIS OPERIB· PATRUM UESTRO
RUM QUONIAM IPSI EOS OC
CIDERUNT UOS AUTEM AEDIFI
CATIS EORUM SEPULCHRA
PROPTEREA ET SAPIENTIA
DI DIXIT MITTAM AD ILLOS
PROPHETAS ET APOSTO
LOS ET EX ILLIS

OCCIDENT ET PERSEQUEN
TUR UT INQUIRATUR SANGU
IS OMNIUM PROPHETARUM
QUI EFFUSUS EST A CONSTI
TUTIONE MUNDI A GENERA
TIONE ISTA A SANGUINE ABEL
IUSTI USQ· AD SANGUINEM
ZACHARIAE QUI PERIIT INTER
ALTARE ET AEDEM ITA DICO
UOBIS REQUIRETUR AB HAC
GENERATIONE UAE UOBIS
LEGIS PERITIS QUIA ABSTU
LISTIS CLAUEM SCIENTIAE IP
SI NON INTROISTIS ET EOS
QUI INTRABANT PROHIBUISTIS
CUM HAEC AD ILLOS DICE
RET COEPERUNT PHARISAEI
ET LEGIS PERITI GRAUITER
INSISTERE ET OS EIUS OP
PRIMERE DE MULTIS INSIDI
ANTES ET QUAERENTES CA
PERE ALIQUID EX ORE EIUS
UT ACCUSARENT EUM MUL
TIS AUTEM TURBIS CIRCUMST
ANTIB· ITA UT SE IN

uicē conculcarent coepit
dicere ad discipulos suos
L·cxlIII II ch·clxu ch·lxxuIIII ADTENDITE A FERMENTO
pharisęorū quod est hypo
L·cxl· V ch·xcIIII crisis Nihil opertū est quod
non reueletur neq· absc
onditū quod non sciatur
quo quę in tenebris dix
istis in lumine dicentur
et quod in aure locuti es
tis in cubiculis prędicabi
tur in tectis dico autē uo
bis amicis meis ne terreā
mini ab his qui occidunt
corpus et post hęc nō
habent amplius quod fa
ciant· ostendā autē uo
bis quē timeatis timete
eū qui postquā occiderit
habet potestatē mitte
re in gehennā ita dico uo
bis hunc timete nonne
quinq· passeres ueniunt
dipundio et unus ex illis
non est in obliuione

corā dō sed et capilli
capitis uestri omnes
numerati sunt nolite
ergo timere multis pas
serib· plures estis· di
co autē uobis omnis
quicūq· confessus fu
erit me coram homini
b· et filius hominis con
fitebitur in illo corā an
L·cxlII II ch·xcIIII mr·xxxuII gelis dī Qui h· negauerit
me corā hominib· dene
gabitur corā angelis dī
L·cxlIII II/III ch·xxx mr·xxxuIII Omnis enim qui dicit
uerbū in filiū hominis
remittetur illi ei autē
qui in spm scm blasphe
mauerit non remitte
L·cxlIIII II ch·lxxxuI ch·cxl·I tur Cum autē inducent
uos in synagogis et ad
magistratus et potes
tates nolite solliciti
esse qualiter aut quid
respondeatis aut quid
dicatis

SPSENIMSCSDOCE
BITUOSINIPSAHORA
QUEOPORTEATDICERE
AITAUTEMQUIDAMEIDE
TURBAMAGISTERDIC
FRATRIMEOUTDIUIDAT
MECUMHEREDITATEM
ATILLEDIXITEIHOMO
QUISMECONSTITUIT
IUDICEMAUTDIUISOREM
SUPERUOSDIXITQ·AD
ILLOSUIDETEETCAUE
TEABOMNIAUARITIA
QUIANONINHABUNDAN
TIACUIUSQUAMUITA
EIUSESTEXHISQUE
POSSIDETDIXITAUTEM
SIMILITUDINEMADILLOS
DICENSHOMINISCUIUS
DAMDIUITISUBERESFR
UCTUSAGERADTULITET
COGITABATINTRASEDI
CENSQUIDFACIAMQUOD
NONHABEOQUOCONGRE-
GEMFRUCTUSMEOS

ETDIXITHOCFACIAMDE
STRUAMHORREAMEAET
MAIORAFACIAMETILLUCCON
GREGABOOMNIAQUE
NATASUNTMIHIETBONA
MEAETDICAMANIMAE
MEAEANIMAHABESMUL
TABONAPOSITAINANNOS
PLURIMOSREQUIESCE
COMEDEBIBE EPU
LARE·DIXITAU TEMILLI
DSSTULTEH ACNOCTE
ANIMAMTUAMREPETUNTATE
QUAEAUTEMPARASTICUIUS
ERUNTSICESTQUISIBI
THESAURIZATETNONEST
INDMDIUESDIXITQ·AD
DISCIPULOSSUOSIDEO
DICOUOBISNOLITESOLLI
CITIESSEANIMAEQUID
MANDUCETISNEQUECOR
PORIQUIDUESTIAMINI
ANIMAPLUSESTQUAMES
CAETCORPUSQUAMUESTI
MENTUMCONSIDERATE

CORBOS QUIA NON SE
MINANT NEQ· METUNT
QUIB· NON EST CELLARIUM
NEQ· HORREUM ET DS PAS
CIT ILLOS QUANTO MA
GIS UOS PLURES ESTIS
ILLIS QUIS AUTEM UES
TRUM COGITANDO PO
TEST ADICERE AD STA
TURAM SUAM CUBITUM
UNUM SI ERGO NEQ·
QUOD MINIMUM EST
POTESTIS QUID DE CE
TERIS SOLLICITI ESTIS
CONSIDERATE LILIA
QUOMODO CRESCUNT
NON LABORANT NON
NEUNT DICO AUTEM UOBIS
QUIA NEC SALOMON
IN OMNI GLORIA SUA
UESTIEBATUR SICUT
UNUM EX ISTIS SI AUTEM
FAENUM QUOD HODIE
IN AGRO EST ET CRAS IN

CLIBANUM MITTITUR
DS SIC UESTIT QUAN
TO MAGIS UOS PUSIL
LE FIDEI ET UOS NOLI
TE QUAERERE QUID MAN
DUCETIS AUT QUID BI
BATIS ET NOLITE IN
SUBLIME TOLLI HAEC
ENIM OMNIA GENTES
HUIUS MUNDI QUAERUNT
PATER AUTEM UESTER SCIT
QUONIAM HIS INDIGETIS UE
RUM TAMEN QUAERITE
REGNUM DI ET HAEC OM
NIA ADICIENTUR UO
BIS NOLITE TIMERE
PUSILLUS GREX QUIA
CONPLACUIT PATRI
UESTRO DARE UOBIS
REGNUM UENDITE
QUAE POSSIDETIS ET
DATE ELEMOSYNAM
FACITE UOBIS SACCU
LOS QUI NON UETERES
CUNT THESAURUM

NONDEFICIENTEMINCAELIS
QUOFURNONADPROPIATNE
Q·TINEACORRUMPITUBI
ENIMTHESAURUSUESTER
ESTIBIETCORUESTRUMERIT
L·clvii SINTLUMBIUESTRIPRECINC
TIETLUCERNAEARDENTES
ETUOSSIMILESHOMINIB·
EXPECTANTIB·DNMSUUM
QUANDOREUERTATURANUP
TIISUTCUMUENERITETPUL
SAUERITCONFESTIMAPERI
ANTEI BEATISERUIILLIQU
OSCUMUENERITDNSINUENE
RITUIGILANTESAMENDI
COUOBISQUODPRECINGET
SEETFACIETILLOSDISCUM
BEREETTRANSIENSMI
NISTRAUITILLISETSIUENE
RITINSECUNDAUIGILIAET
SIINTERTIAUIGILIAUENE
RITBEATISUNTSERUIILLI
HOCAUTEMSCITOTEQUIA
SISCIRETPATERFAMILIAS

QUAHORAUENERIT

QUAHORAFURUENIRETUIGI
LARETUTIQ·ETNONSINIRET
PERFODIRIDOMUMSUAMET
UOSESTOTEPARATIQUIAQUA
HORANONPUTATISFILIUS
L·clviii HOMINISUENIT AITAUTEM
PETRUSEIDNEADNOSDICIS
HANCPARABOLAMANETADO
OMNES·DIXITAUTEMDNSQUIS
PUTASESTFIDELISDISPEN
SATORETPRUDENSQUEMCON
STITUETDNSSUPERFAMI
LIAMSUAMUTDETILLISINTE
PORETRITICIMENSURAM
BEATUSILLESERUUSQUEMCUM
UENERITDNSINUENERITITA
FACIENTEMUEREDICOUOBIS
QUIASUPRAOMNIAQUEPOS
SIDETCONSTITUETILLUM
QUODSIDIXERITSERUUS
ILLEINCORDESUOMORAMFA
CITDNSMEUSUENIREET
COEPERITPERCUTEREPUEROS
ETANCILLASETEDEREETBI
BEREETINEBRIARI

UENIET DNS SERUI ILLIUS
IN DIE QUA NON SPERAT ET
HORA QUA NESCIT ET DIUI
DET EUM PARTEMQ· EIUS CUM
l.c.l.iiii INFIDELIB· PONIT ILLE AUTEM
SERUUS QUI COGNOUIT UO
LUNTATEM DNI SUI ET NON PRAE
PARAUIT ET NON FECIT SE
CUNDUM UOLUNTATEM EI
US UAPULAUIT MULTIS QUI
AUTEM NON COGNOUIT ET FE
CIT DIGNA PLAGIS UAPULA
UIT PAUCIS OMNI AUTEM CUI
MULTUM DATUM EST MULTUM
QUAERATUR AB EO ET CUI CO
MENDAUERUNT MULTUM
l.c.lx PLUS PETENT AB EO IGNEM
UENI MITTERE IN TERRAM
ET QUID UOLO NISI UT ACCEN
DATUR BAPTISMA AUTEM
HABEO BAPTIZARI ET QUO
MODO COARTORUSQ· DUM
PERFICIATUR PUTATIS Q·
PACEM UENI DARE IN TER
RAM NON DICO

UOBIS SED SEPARATIONEM
ERUNT ENIM EX HOC QUINQ·
IN DOMO UNA DIUISI TRES
IN DUO ET DUO IN TRES DI
UIDENTUR PATER IN FILI
UM ET FILIUS IN PATREM SUUM
MATER IN FILIAM ET FILIA IN
MATREM SOCRUS IN NURUM
SUAM ET NURUS IN SOCRUM SUAM
l.c.lxi DICEBAT HAEC AD TURBAS
CUM UIDERITIS NUBEM ORI
ENTEM AB OCCASU STATIM
DICITIS NIMB· UENIT ET
ITA FIT ET CUM AUSTRUM FLAN
TE DICITIS QUIA AESTUS ERIT
ET FIT HYPOCRITAE FACI
EM CAELI ET TERRAE NOS
TIS PROBARE HOC AUTEM
TEMPUS QUOMODO NON
PROBATIS QUID AUTEM ET A
UOBIS IPSIS NON IUDICA
TIS QUOD IUSTUM EST
l.c.lxii CUM AUTEM UADIS CUM AD
UERSARIO TUO AD PRINCI
PEM IN UIA DA OPERAM

LIBERARI AB ILLO NE FOR
TE TRAHAT TE AD IUDICE
ET IUDEX TRADAT TE EX
ACTORI ET EXACTOR MIT
TAT TE IN CARCERE DICO
TIBI NON EXIES INDE DO
NEC ETIAM NOUISSIMU
DEBITA REDDAS ADE
RANT AUTE QUIDAM IN IP
SO TEMPORE NUNTIAN
TES ILLI DE GALILEIS QUO
RUM SANGUINE PILATUS
MISCUIT CUM SACRIFI
CIIS EORUM ET RESPON
DENS DIXIT ILLIS PUTA
TIS QUOD HI GALILEI PRAE
OMNIB· GALILEIS PECCA
TORES FUERUNT QUIA
TALIA PASSI SUNT NON
DICO UOBIS SED NISI PAE
NITENTIAM HABUERITIS
OMNES SIMILITER PE
RIBITIS ET SICUT ILLI DEC
CE ET OCTO SUPRA QUOS
CECIDIT TURRIS

IN SILOA ET OCCIDIT EOS
PUTATIS QUIA ET IPSI DEBI
TORES FUERUNT PRAETER
OMNES HABITANTES HOMI
NES IN HIERUSALEM NON
DICO UOBIS SED SI NON PAE
NITENTIAM EGERITIS OM
NES SIMILITER PERIBITIS
DICEBAT AUTEM HANC SI
MILITUDINEM ARBOREM FI
CI HABUIT QUIDAM PLANTA
TAM IN UINEA SUA ET UENIT
QUAERENS FRUCTUM IN ILLA
ET NON INUENIT DIXIT AU
TEM AD CULTOREM UINEAE
ECCE ANNI TRES SUNT EX
QUO UENIO QUAERENS FR
UCTUM IN FICULNEA HAC ET
NON INUENIO SUCCIDE
ERGO ILLAM UT QUID ETIA
TERRAM OCCUPAT AT ILLE RES
PONDENS DIXIT ILLI DOMI
NE DIMITTE ILLAM ET HOC AN
NO USQ· DUM FODIAM CIRCA
ILLAM ET MITTAM

COPHINUM STERCORIS
ET SI QUIDEM FECERIT
FRUCTUM SIN AUTEM IN FU
TURUM SUCCIDES EAM
ERAT IHS DOCENS IN SYNA
GOGA EORUM SABBATO
ET ECCE MULIER QUE
HABEBAT SPM INFIRMI
TATIS ANNIS DECE ET
OCTO ET ERAT INCLINA
TA NEC OMNINO POTE
RAT SURSUM RESPICERE
QUAM CUM UIDISSET IHS
UOCAUIT AD SE ET AIT
ILLI MULIER DEMISSA
ES AB INFIRMITATE
TUA ET INPOSUIT ILLI
MANUS ET CONFESTIM
ERECTA EST ET GLORI
FICABAT DM
RESPONDENS AUTEM ARCHI
SYNAGOGUS INDIGNANS
QUIA SABBATO CURAS
SET IHS DICEBAT TURBE

SEX DIES SUNT IN QUI
BUS OPORTET OPERARI
IN HIS ERGO UENITE ET
CURAMINI ET NON IN
DIE SABBATI RESPON
DENS AUTEM AD ILLUM DIX
IT HYPOCHRITAE UNUS
QUISQUE UESTRUM SABBA
TO NON SOLUET BOUEM
SUUM AUT ASINUM A PRE
SEPIO ET DUCIT ADA
QUARE HANC AUTEM FILIAM
ABRAHE QUAM ALLIGAUIT
SATANAS ECCE DECEM
ET OCTO ANNIS NON
OPORTUIT SOLUI
A UINCULO ISTO DIE
SABBATI ET CUM HEC
DICERET ERUBESCE
BANT OMNES ADUER
SARII EIUS ET OMNIS
POPULUS GAUDEBAT
IN UNIUERSIS QUE GLO
RIOSE FIEBANT AB EO

DICEBAT ERGO CUI SIMI
LE EST REGNUM DĪ ET CUI
SIMILE AESTIMABO ESSE
ILLUD SIMILE EST GRANO
SINAPIS QUOD ACCEPTŪ
HOMO MISIT IN HORTŪ
SUU ET CREUIT ET FACTŪ
EST IN ARBOREM MAGNĀ
ET UOLUCRES CAELI REQUI
EUERUNT IN RAMIS EIUS
ET ITERŪ DIXIT CUI SIMI
LE AESTIMABO REGNUM
DĪ SIMILE EST FERMEN
TO QUOD ACCEPTŪ MU
LIER ABSCONDIT IN FARI
NAE SATA TRIA DONEC FER
MENTARETUR TOTŪ
XLV ET IBAT PER CIUITATES
ET CASTELLA DOCENS ET
ITER FACIENS IN HIERUSALē
AIT AUTĒ ILLI QUIDA DNE
SI PAUCI SUNT QUI SALUEN
TUR IPSE AUTĒ DIXIT AD IL
LOS CONTENDITE INTRA
RE PER ANGUSTĀ

PORTAM QUIA MULTI DICO UO
BIS QUAERENT INTRARE ET NOÑ
POTUERUNT CUM AUTĒ
INTRAUERIT PATER FAMILIAS
ET CLAUSERIT OSTIŪ INCIPI
ETIS FORIS STARE ET PULSA
RE OSTIŪ DICENTES DÑE A
PERI NOBIS ET RESPONDEÑS
DICIT UOBIS NESCIO UOS UN
DE ESTIS TUNC INCIPIETIS
DICERE MANDUCAUIMUS CO
RAM TE ET BIBIMUS ET IN PLA
TEIS NOSTRIS DOCUISTI
ET DICET UOBIS NESCIO UOS
UNDE ESTIS DISCEDITE A ME OMNES
OPERARII INIQUITATIS IBI E
RIT FLETUS ET STRIDOR DEÑ
TIUM CUM UIDERITIS AB
RAHAM ET ISAAC ET IACOB ET
OMNES PROPHETAS IN REG
NO DĪ UOS AUTEM EXPELLI
FORAS ET UENIENT AB ORIEÑ
TE ET OCCIDENTE ET AQUILO
NE ET AUSTRO ET ACCUMBEÑT
IN REGNO DĪ

l·clxxiii u m·cc mr·cxi ET ECCE SUNT NOUISSIMI
QUI ERANT PRIMI ET SUNT
PRIMI QUI ERANT NOUISSIMI +
l·clxxiiii x XLVI IN IPSA DIE ACCESSERUNT
QUIDÃ PHARISEORŨ DICEN
TES ILLI EXI ET UADE HINC QUIA
HERODES TE UULT OCCIDERE
+ ET AIT ILLIS ITE DICITE UULPI
ILLI ECCE EICIO DEMONIA ET
SANITATES PERFICIO HODIE
ET CRAS ET TERTIA DIE CON
SUMMOR + UERŨTAMEN O
PORTET ME HODIE ET CRAS
ET SEQUENTI AMBULARE
QUIA NON CAPIT PROPHETÃ
PERIRE EXTRA HIERUSALẼ +
l·clxxu u ib·cxiii HIERUSALEM HIERUSALẼ
QUE OCCIDIS PROPHETAS ET
LAPIDAS EOS QUI MITTUNTUR
AD TE + QUOTIENS UOLUI CON
GREGARE FILIOS TUOS QUẼAD
MODŨ AUIS NIDŨ SUUM SUB
PINNIS ET NOLUISTI + ECCE RE
LINQUETUR UOBIS DOMUS

UESTRA

+ DICO AUTEM UOBIS QUIA
NON UIDEBITIS ME DONEC
UENIAT CUM DICITIS BENE
DICTUS QUI UENIT IN NO
MINE DNI
l·clxxui x XLVII ET FACTŨ EST CŨ INTRAS
SET IN DOMŨ CUIUSDÃ
PRINCIPIS PHARISEORUM
SABBATO MANDUCARE PA
NE + ET IPSI OBSERUABANT
EŨ + ET ECCE QUIDÃ HOMO
HYDROPICUS ERAT ANTE
l·clxxuiii u ib·cxiii ILLŨ ET RESPONDENS
IHS DIXIT AD LEGIS PERITOS
ET PHARISEOS DICENS SI
LICET SABBATO CURARE
AT ILLI TACUERUNT + IPSE UE
RO ADPREHENSŨ SANAUIT
EŨ AC DIMISIT + ET RESPON
DENS AD ILLOS DIXIT CUIUS
UESTRŨ ASINUS AUT BOS
IN PUTEUM CADET ET NON
CONTINUO EXTRAHET ILLŨ
DIE SABBATI + ET NON PO

TERANT AD HAEC

RESPONDERE ILLI DIC
BAT H ET AD INUITATOS PARA
BOLAM INTENDENS QUO
MODO PRIMOS ACCUBI
TOS ELIGERENT DICENS
AD ILLOS CUM INUITATUS
FUERIS AD NUPTIAS NON
NON DISCUMBAS IN PRI
MO LOCO NE FORTE HO
NORATIOR TE SIT INUITA
TUS AB EO ET UENIENS
IS QUI TE ET ILLUM UOCAUIT
DICAT TIBI DA HUIC LOCUM
ET TUNC INCIPIAS CUM RU
BORE NOUISSIMUM LOCUM
TENERE SED CUM UOCA
TUS FUERIS UADE RECUM
BE IN NOUISSIMO LOCO
UT CUM UENERIT QUI TE IN
UITAUERIT DICAT TIBI A
MICE ASCENDE SUPE
RIUS TUNC ERIT TIBI GLO
RIA CORAM SIMUL

DISCUMBENTIB QUIA
OMNIS QUI SE EXALTAT
HUMILIABITUR ET QUI
SE HUMILIAT EXALTABITUR
DICEBAT H EI QUI SE IN
UITAUERAT CUM FACIS
PRANDIUM AUT CENAM NO
LI UOCARE AMICOS TUOS
NEQ FRATRES TUOS NE
Q COGNATOS NEQ UIC
NOS DIUITES NE FORTE
ET IPSI TE REINUITENT
ET FIAT TIBI RETRIBUTIO
SED CUM FACIS CONUIUI
UM UOCA PAUPERES DE
BILES CLODOS CECOS
ET BEATUS ERIS QUIA NON
HABENT UNDE RETRI
BUERE TIBI RETRIBUE
TUR TIBI IN RESURREC
TIONE IUSTORUM HEC CUM
AUDISSET QUIDAM DE SI
MUL DISCUMBENTIB

DIXIT ILLI BEATUS QUI
MANDUCABIT PANEM IN
REGNO DEI· AT IPSE DIX
IT EI HOMO QUIDAM FE
CIT CENĀ MAGNĀ ET UO
CAUIT MULTOS ET MI
SIT SERUŪ SUŪ HORA
CENAE DICERE INUITA
TIS UT UENIRENT QUIA
IĀ PARATA SUNT OMNIA
ET COEPERUNT SIMUL
OMNES EXCUSARE PRI
MUS DIXIT EI UILLĀ EMI
ET NECESSE HABEO EX
IRE ET UIDERE ILLĀ RO
GO TE HABE ME EXCU
SATŪ ET ALTER DIXIT IU
GA BOUŪ EMI QUINQ· ET
EO PROBARE ILLA ROGO
TE HABE ME EXCUSATŪ
ET ALIUS DIXIT UXORĒ
DUXI ET IDEO NON POS
SUM UENIRE

ET REUERSUS SER
UUS NUNTIAUIT HAEC
DOMINO SUO TUNC I
RATUS PATERFAMILI
AS DIXIT SERUO SUO
EXI CITO IN PLATEAS ET
UICOS CIUITATIS ET PAU
PERES AC DEBILES ET
CAECOS ET CLODOS IN
TRODUC HUC ET AIT SER
UUS DNĒ FACTŪ EST UT
IMPERASTI ET ADHUC
LOCUS EST ET AIT DNS SER
UO EXI IN UIAS ET SEPES
ET CONPELLE INTRARE
UT INPLEATUR DOMUS MEA
DICO AUTEM UOBIS QUOD
NEMO UIRORŪ ILLORŪ
QUI UOCATI SUNT GUS
TABUNT CENĀ MEĀ
IBANT AUTEM TURBAE MULTAE
CUM EO ET CONUERSUS

DIXIT AD ILLOS SI QUIS UENIT
AD ME ET NON ODIT PATRĒ
SUU ET MATRĒ ET UXORĒ ET
FILIOS ET FRATRES ET SORO
RES ADHUC AUTĒ ET ANIMĀ
SUĀ NON POTEST MEUS ES
SE DISCIPULUS ET QUI NON
BAIULAT CRUCĒ SUĀ ET UE
NIT POST ME NON POTEST
MEUS ESSE DISCIPULUS
L·clxx xiii x QUIS ENĪ EX UOBIS UOLENS
TURRĒ AEDIFICARE NON
PRIUS SEDENS CONPUTAT
SUMPTUS QUI NECESSA
RII SUNT SI HABEAT AD PER
FICIENDU NE POSTEA QUĀ
POSUERIT FUNDAMENTU
ET NON POTUERIT PERFI
CIENDU NE POSTEA QUĀ
POSUERIT FUNDAMENTU
ET NON POTUERIT PERFI
CERE OMNES QUI UIDENT
INCIPIANT INLUDERE EI DI
CENTES QUIA HIC HOMO COE
PIT AEDIFICARE

ET NON POTUIT CONSUMMA
RE AUT QUIS REX ITURUS CO
MITTERE BELLU ADUERSUS ALIU
REGĒ NON SEDENS PRIUS CO
GITAT SI POSSET CUM DECEM MI
LIB· OCCURRERE EI QUI CUM
UIGINTI MILIB· UENIT AD SE
ALIOQUIN ADHUC ILLO LONGE
AGENTE LEGATIONĒ MITTENS
ROGAT EA QUAE PACIS SUNT
L·clxxxiii II SIC ERGO OMNIS EX UOBIS
QUI NON RENUNTIAT OMNI
B· QUAE POSSIDET ET NON PO
TEST MEUS ESSE DISCIPULUS
L·clxxxv II BONU EST SAL SI AUTĒ SAL
QUOQ· EUANUERIT IN QUO
CONDIETUR NEQ· IN TERRĀ
NEQ· IN STERQUILINIU UTILE
EST SED FORAS MITTETUR
QUI HABET AURES AUDIENDI
AUDIAT quantes
L·clxxxvi II ERANT AUTEM ADPROPIN
EI PUBLICANI ET PECCATO
RES UT AUDIRENT ILLUM ET MUR
MURABANT

PHARISEI ET SCRIBAE DICENTES
QUIA HIC PECCATORES RECIPIT
ET MANDUCAT CUM ILLIS
L·clxxxiii a ab·clxxxii ET AIT AD ILLOS PARABOLAM
ISTAM DICENS QUIS EX UO
BIS HOMO QUI HABET CENTU(M)
OUES ET SI PERDIDERIT UNA(M)
EX ILLIS NON NE DEMITTIT NO
NAGINTA NOUE IN DESERTO ET
UADIT AD ILLAM QUE PERIERAT
DONEC INUENIAT ILLA(M) ET CU(M) IN
UENERIT EAM INPONIT IN UME
ROS SUOS GAUDENS ET UE
NIENS DOMU(M) CONUOCAT AMI
COS ET UICINOS DICENS ILLIS
CONGRATULAMINI MIHI QUIA
INUENI OUE(M) MEAM QUE PE
RIERAT DICO UOBIS QUOD ITA
GAUDIU(M) ERIT IN CAELO SUB UNO
PECCATORE PENITENTIA(M) A
GENTE QUA(M) SUPER NONAGI(N)
TA NOUE IUSTIS QUI NON IN
DIGENT PENITENTIAM
L·clxxxiiii x AUT QUE MULIER HABENS
DRACMAS DECE(M)

SI PERDIDERIT DRAGMA(M) U
NAM NONNE ACCENDIT LU
CERNA(M) ET EUERTIT DOMU(M)
ET QUERIT DILIGENTER DO
NEC INUENIAT ET CU(M) INUE
NERIT CONUOCAT AMICAS
ET UICINAS DICENS CONGRA
TULAMINI MIHI QUIA INUE
NI DRAGMA(M) QUA(M) PERDIDERA(M)
L·clxxxiiii v ab·clxxxii ITA DICO UOBIS GAUDIU(M) FIE
RIT CORA(M) ANGELIS D(E)I SUPER
UNO PECCATORE PENITEN
TIAM AGENTE BU
L·cxc x AIT AUTE(M) HOMO QUIDAM HA
IT DUOS FILIOS ET DIXIT AD
ULISCENTIOR EX ILLIS PATRI
PATER DA MIHI PORTIONE(M)
SUBSTANTIAE QUE ME CO(N)
TINGIT ET DIUISIT ILLIS SUB
STANTIA(M) ET NON POST
MULTOS DIES CONGREGA
TIS OMNIB(US) ADULISCENTI
OR FILIUS PEREGRE PRO
FECTUS EST IN REGIONE(M)
LONGINQUA(M)

ETIBIDISSIPAUITSUBSTAN
TIĀSUAMUIUENDOLUXO
RIOSEETPOSTQUAMOM
NIACONSŪMASSETFAC
TAESTFAMISUALIDAINRE
GIONEILLAETIPSECOE
PITEGEREETABIITETAD
HESITUNICIUIŪREGIONIS
ILLIUSETISMISITILLŪIN
UILLĀUTPASCERETPOR
COSETCUPIEBATINPLE
REUENTRĒSUĀDESILI
QUISQUASPORCIMAN
DUCABANTETNEMOIL
LIDABAT·INSEAUTĒRE
UERSUSDIXITQUANTI
MERCENARIIPATRISMEI
HABUNDANTPANIB·EGOAU
TĒHICFAMEPEREOSUR
GĀETIBOADPATRĒME
ŪETDICAILLIPATERPEC
CAUIINCELŪETCORAM
TEETIAMNONSŪDIG
NUSUOCARIFILIUSTUUS
FACMESICUTUNŪ

DEMERCINARIISTUIS
ETSURGENSUENITAD
PATRĒSUŪCŪAUTĒAD
HUCLONGEESSETUIDIT
ILLŪPATERIPSIUSETMI
SERICORDIAMOTUSEST
ETOCCURRENSCECIDIT
SUPERCOLLŪEIUSETOS
CULATUSESTILLŪDIXIT
Q·EIFILIUSPATERPECCA
UIINCELŪETCORĀTEIĀ
NONSŪDIGNUSUOCA
RIFILIUSTUUS·DIXITHPA
TERADSERUOSSUOSCITO
PROFERTESTOLĀPRIMĀ
ETINDUITEILLŪETDATE
ANULŪINMANUEIUSET
CALCIAMENTAINPEDIB·
EIUSETADDUCITEUITULŪ
SAGINATŪETOCCIDITEET
MANDUCEMUSETEPULE
MURQUIAHICFILIUSME
USMORTUUSERATETRE
UIXITPERIERATETINUEN
TUSESTETCOEPERŪT

epulari· erat autem fi
lius eius senior in agro
et cum ueniret et adpro
pinquaret domui au
diuit symphoniam et cho
rum et uocauit unum de
seruis suis et inter
rogauit quae haec es
sent isque dixit illi frater
tuus uenit et occidit
pater tuus uitulum sa
ginatum quia saluum illum
recepit indignatus est
autem et nolebat intro
ire pater ergo illius
egressus coepit ro
gare illum· at ille respon
dens dixit patri suo
ecce tot annis seruio
tibi et numquam man
datum tuum praeterii et
numquam dedisti mi
hi haedum ut cum amicis
meis epularer

se postquam fili
us tuus hic qui deuo
rauit substantiam su
am cum meretricibus·
uenit occidisti illi uitu
lum saginatum· at ipse
dixit illi fili tu semper
mecum es et omnia mea
tua sunt epulari
autem et gaudere o
portebat quia fra
ter tuus hic mortu
us erat et reuixit pe
rierat et inuentus
est· dicebat autem et
ad discipulos suos
homo quidam erat di
ues qui habebat uili
cum et hic diffamatus
est apud illum quasi
dissipasset bona ip
sius et uocauit illum et a
it illi quid hoc audio
de te redde rationem

C

UILICATIONISTUAEIAMENĪ
NONPOTERISUILICAREAIT
AUTEMUILICUSINTRASE
QUIDFACIAMQUIADOMINUS
MEUSAUFERTAMEUILICA
TIONEMFODERENONUALEO
MENDICAREERUBESCO
SCIOQUIDFACIAMUTCŪ
AMOTUSFUEROAUILICA
TIONERECIPIANTMEIN
DOMOSSUASCONUOCA
TISITAQ·SINGULISDEBITO
RIB·DOMINISUIDICEBAT
PRIMOQUANTŪDEBES
DOMINOMEOATILLEDIX
ITCENTŪCADOSOLEIDIX
ITQ·ILLIACCIPECAUTIONĒ
TUAMETSEDECITOSCRI
BEQUINQUAGINTADEINDE
ALIODIXITTUUEROQUAN
TŪDEBESQUIAITCENTŪ
CHOROSTRITICIAITILLIAC
CIPELITTERASTUASET
SCRIBEOCTOGINTAET
LAUDAUITDN̄SUILICŪINI
QUITATISQUIA

L·CXCI
LII
[illegible]

PRUDENTERFECISSETQUIA
FILIIHUIUSSAECULIPRUDEN
TIORESFILIISLUCISINGENE
RATIONESUASUNTETEGO
DICOUOBISFACITEUOBIS
AMICOSDEMAMMONAIN
IQUITATISUTCŪDEFECERI
TISRECIPIANTUOSINAETER
NATABERNACULAQUIFIDE
LISESTINMINIMOETIN
MAIORIFIDELISESTETQUI
INMODICOINIQUUSEST
ETINMAIORIINIQUUSEST
SIERGOININIQUOMAMMO
NAFIDELESNONFUISTIS
QUODUESTRUESTQUIS
CREDITUOBISETSIINALIE
NOFIDELESNONFUISTIS
QUODUESTRŪESTQUIS
DABITUOBIS NEMOSER
UUSPOTESTDUOB·DOMI
NISSERUIREAUTENIMUNŪ
ODIETETALTERUDILIGITAUT
UNUMADHERERITETALTERŪ
CONTEMPNETNONPOTES
TISDOSERUIRE

L·CXCII X ET MAMONE AUDIEBANT
AUTĒ OMNIA HAEC PHARISEI
QUI ERANT AUARI ET DERIDE
BANT ILLUM ET AIT ILLIS UOS ES
TIS QUI IUSTIFICATIS UOS
CORĀ HOMINIB· DS AUTĒ
NOUIT CORDA UESTRA QUIA
QUOD HOMINIB· ALTŪ EST
ABOMINATIO EST ANTE DM̄
L·CXCIII V ĀB·CXI LEX ET PROPHETAE USQ· AD
IOHANNĒ ET EX EO REGNŪ
DĪ EUANGELIZATUR ET OM
NIS IN ILLUD UIM FACIT
L·CXCIIII V ĀB·XXXII FACILIUS EST AUTĒ CAELŪ
ET TERRĀ PRAETERIRE QUĀ
DE LEGE UNUM APICĒ CADERE
L·CXCU II ĀB·CXCI MR·CU OMNIS QUI DIMITTIT
UXORĒ SUĀ ET DUCIT AL
TERĀ MOECHATUR ET QUI
DIMISSĀ A UIRO DUCIT MOE
CHATUR UES
L·CXCUI IIII HOMO QUIDAM ERAT DI
ET INDUEBATUR PURPU
RA ET BYSSO ET AEPULA
BATUR COTIDIE SPLENDIDE

ET ERAT QUIDAM MENDICUS
NOMINE LAZARUS QUI IACE
BAT AD IANUĀ EIUS ULCERIB·
PLENUS CUPIENS SATURA
RI DE MICIS QUAE CADEBANT
DE MENSA DIUITIS SED ET
CANES UENIEBANT ET LIN
GEBANT ULCERA EIUS
FACTUM EST AUTĒ UT MO
RERETUR MENDICUS ET
PORTARETUR AB ANGE
LIS IN SINU ABRAHAE MOR
TUUS EST AUTĒ ET DIUES
ET SEPULTUS EST IN INFER
NŪ ELEUANS AUTĒ OCU
LOS SUOS CŪ ESSET IN TOR
MENTIS UIDIT ABRAHA
A LONGE ET LAZARŪ IN SI
NU EIUS ET IPSE CLAMANS
DIXIT PATER ABRAHĀ MI
SERERE MEI ET MITTE
LAZARUM UT INTINGUAT EX
TREMŪ DIGITI SUI IN AQUĀ
UT REFRIGERET LINGUĀ
MEĀ QUIA CRUCIOR IN HAC
FLAMMA

ETDIXITILLI ABRAHAM FILI
RECORDAREQUIARE
CIPISTIBONAINUITA
TUAETLAZARUSSIMI
LITERMALANUNCAUTE
HICCONSOLATURTUUE
ROCRUCIARISETINHIS
OMNIB·INTERNOSET
UOSCHAOSMAGNUMFIR
MATUMESTUTHIIQUIUO
LUNTHINCTRANSIRE
ADUOSNONPOSSINT
NEQ·INDEHUCTRANS
MEAREETAITROGO
ERGOTEPATERUTMIT
TASEUMINDOMUMPATRIS
MEIHABEOENIMQUINQ·
FRATRESUTTESTIFICE
TURILLISNEETIPSIUE
NIANTINLOCUMHUNC
TORMENTORUMETAIT
ILLIABRAHAMHABENT
MOYSENETPROPHETAS
AUDIANTILLOSATILLEDIX
ITNONPATERABRAHAM
SEDSIQUISEXMORTU
ISIERITADEOS

PAENITENTIAMAGENT
AITAUTEMILLISSIMOYSEN
ETPROPHETASNONAUDI
UNTNEQ· SIQUISEX
MORTUISRESURREXE
L·CXCIII ab·XX quae IIII RITCREDENT ETADDIS
CIPULOSSUOSAITINPOS
SIBILEESTUTNONUENI
ANTSCANDALAUAEAUTEM
ILLIPERQUEMUENIUNT
UTILIUSESTILLISILAPIS
MOLARISINPONATURCIR
CACOLLUMEIUSETPRO
ICIATURINMAREQUAM
UTSCANDALIZETUNUMDE
L·CXCIIII IIII ab·CLXXX IIII PUSILLISISTIS ADTENDI
TEUOBISSIPECCAUERIT
FRATERTUUSINCREPA
ILLUMETSIPAENITENTIAM
EGERITDEMITTEILLIET
SISEPTIESINDIEPECCA
L·CXCVIIII ab·CLX XXII UERITINTE ETSISEPTI
ESINDIECONUERSUSFU
ERITADTEDICENSPAENI
TETMEDEMITTEILLI
L·CC ab·CL XXII ETDIXERUNTAPOSTO

LIDÑOADAUGENOBISFI
DEDIXITAUTĒDÑSSI
HABUERETISFIDĒSI
CUTGRANUSINAPIS
DICERETISHUICAR
BORIMOROERADI
CAREETTRANSPLAN
TAREINMAREETOBOE
DIRETUOBISQUIS
AUTĒUESTRŪHABENS
SERUŪARANTĒAUT
OUĒPASCENTĒQUIRE
GRESSODEAGROD
CATILLISTATĪTRANSI
RECŪBEETNONDI
CATEIPARAQUODCE
NEETPRECINGETE
ETPRECINGETEEETMI
NISTRAMIHIDONEC
MANDUCĒETBIBĀ
ETPOSTHAECTUMAN
DUCABISETBIBES
NŪQUIDGRATIĀHABĒT
SERUOILLIQUIAFECIT
QUIAFECITQUEEIIM

PERAUERATNONPU
TOSICETUOSCUFE
CERETISOMNIAQUE
PRECEPTASUNTUO
BISDICITESERUIIN
UTILESSUMUSQUĒD
DEBUIMUSFACERE
FECIMUSETFACTŪ
ESTDUIRETINHIERU
SALETRANSIEBATPĒR
MEDIASAMARIAM
ETGALILEAETCŪIN
GREDERETURQUOD
DĀCASTELLŪOCCUR
RERUNTEIDECĒUI
RILEPROSIQUISTE
TERUNTALONGEET
LEUAUERUNTUO
CĒDICENTESIHŪPRE
CEPTORMISERERE
NOSTRIQUOSUTUI
DITDIXITITEOSTEN
DITEUOSSACERDOTIB·
ETFACTUĒSTDUĪ
RENTMUNDATISUNT

unus autem ex illis ut uidit
quia mundatus est regr
essus est cum magna uo
ce magnificans d(eu)m et ce
cidit in faciem ante pedes
eius gratias agens et hic
erat samaritanus. res
pondens autem ih(esu)s dixit
non ne decem mundati sunt
et nouem ubi sunt non est
inuentus qui rediret
et daret gloriam d(e)o nisi
hic alienigena et ait il
li surge et uade quia fides
tua te saluum fecit
L·ccxi V lcii ab·ccl·cu Interrogatus autem a pha
riseis quando uenit reg
num d(e)i respondit eis et
dixit non uenit regnu(m)
d(e)i cum obseruatione neq(ue)
dicent ecce hic aut ec
ce illic ecce enim regnum d(e)i
L·ccxii X intra uos est. Et ait ad
discipulos suos ueni
ent dies quando desi
deretis uidere unu(m)

diem filii hominis et no(n)
L·ccxiii II ab·cclxiiii mr·cxl uidebitis. Et dicent uo
bis ecce hic aut ecce illic
nolite ire neq(ue) sectemini
L·ccxv V ab·ccl ccxi Nam sicut fulgor corus
cans de sub caelo in ea
quae sub caelo sunt
fulget ita erit filius ho
L·ccxvi II ab·clx xiiii ab·lxxxiii minis in die sua. Primu(m)
autem oportet illum mul
ta pati et reprobari a
generatione hac
L·ccxvii V ab·ccl·xi Et sicut factum est in
dieb(us) noe ita erit et in
dieb(us) filii hominis ede
bant et bibebant uxo
res ducebant et daban
tur ad nuptias usq(ue) in
diem qua intrauit noe
in arcam et uenit dilu
bium et perdidit omnes
L·ccxviii X Similiter sicut factu(m)
est in dieb(us) loth edeban(t)
et bibebant emeban(t)
et uendebant planta
bant aedificabant

QUA DIE AUTĒ EXIIT LOTH A SO
DOMIS PLUIT IGNĒ ET SUL
PHUR DE CAELO ET OMNES
PERDIDIT SECUNDUM HAEC
ERIT QUA DIE FILIUS HOMINIS
L·CCXIIII II MT·CCXL MR·CXLIII REUELABITUR IN ILLA HORA
QUI FUERIT IN TECTO ET UA
SA EIUS IN DOMO NON DESCĒ
DAT TOLLERE ILLA ET QUI IN
AGRO SIMILITER NON REDE
L·CCX X AT RETRO MEMORES ES
L·CCXI II MT·XXXIIII IOH·CII TOTE UXORIS LOTH QUICUM
Q· QUAESIERIT ANIMĀ SUĀ
SALUAM FACERE PERDET IL
LAM ET QUICUMQ· PERDIDE
RIT ILLAM PROPTER ME UI
L·CCXII V MT·CCLXIII UIFICABIT EAM DICO UO
BIS IN ILLA NOCTE ERUNT DUO
IN LECTO UNO UNUS ADSU
METUR ET ALIUS RELINQ·
TUR DUAE ERUNT MOLEN
TES IN UNUM UNA ADSUME
TUR ET ALTERA RELINQ·TUR
DUO IN AGRO UNUS ADSU
METUR ET ALIUS RELINQUE
TUR

L·CCXIII V MT·CCLV IIII RESPONDENTES DICUNT
ILLI UBI DOMINE QUI DIXIT EIS
UBICUMQ· FUERIT CORPUS
ILLUC CONGREGABUNTUR
ET AQUILAE BOLA
L·CCXIIII X L CIIII DICEBAT AUTEM ET PARA
AD ILLOS QUOD OPORTET
SEMPER ORARE ET NŌ
DEFICERE DICENS IUDEX
QUIDAM ERAT IN QUADAM CI
UITATE QUI DEUM NON TIME
BAT ET HOMINEM NON RE
UEREBATUR UIDUA AUTĒ
QUAEDAM ERAT IN CIUITATE
ILLA ET UENIEBAT AD EUM
DICENS UINDICA ME DE
ADUERSARIO MEO ET NO
LEBAT PER MULTUM TEM
PUS POST HAEC AUTEM DIX
IT INTRA SE ET SI DEUM NŌ
TIMEO NEC HOMINEM RE
UEREOR TAMEN QUIA MO
LESTA MIHI EST HAEC UI
DUA UINDICABO ILLAM
NE IN NOUISSIMO UENI
ENS SUGILLET ME

AIT AUTE DNS AUDITE
QUID IUDEX INIQUITA
TIS DIXIT DS AUTEM NO
FACIET UINDICTAM E
LECTORU SUORU CLAMA
TIU AD SE DIE AC NOCTE
ET PATIENTIAM HABEBIT
IN ILLIS DICO UOBIS QUIA
CITO FACIET UINDICTA
ILLORUM UERUTAMEN
FILIUS HOMINIS UENI
ENS PUTAS INUENIET
FIDEM IN TERRA
DIXIT AUTEM ET AD QUOS
DA QUI IN SE CONFIDE
BANT TAMQUAM IUS
TI ET ASPERNABANTUR
CETEROS PARABOLA IS
TAM DUO HOMINES
ASCENDERUNT IN TE
PLUM UT ORARENT U
NUS PHARISEUS ET AL
TER PUBLICANUS PHA
RISEUS STANS HAEC
APUD SE ORABAT DS
GRATIAS AGO TIBI

QUIA NON SUM SICUT CE
TERI HOMINES RAPTO
RES INIUSTI ADULTERI
UEL UT ETIAM HIC PUB
LICANUS IEIUNO BIS IN
SABBATO DECIMAS DO
OMNIUM QUAE POSSI
DEO ET PUBLICANUS
A LONGE STANS NOLEBAT
NEC OCULOS AD CAELU LE
UARE SED PERCUTIEBAT
PECTUS SUU DICENS
DS PROPITIUS ESTO MI
HI PECCATORI AMEN DI
CO UOBIS DESCENDIT HIC
IUSTIFICATUS IN DOMU
SUAM AB ILLO QUIA OM
NIS QUI SE EXALTAT HUM
LIABITUR ET QUI SE HU
MILIABIT EXALTABITUR
OFFEREBANT AUTEM AD
ILLU ET INFANTES UT EOS
TANGERET QUOS CUM
UIDERENT DISCIPULI
INCREPABANT ILLOS

IHS AUTEM CONUOCANS
ILLOS DIXIT SINITE PU
EROS UENIRE AD ME
ET NOLITE EOS UETARE
TALIUM EST ENIM REGNUM
DI AMEN DICO UOBIS
QUICUMQ· NON ACCEPE
RIT REGNUM DI SICUT PU
ER NON INTRAUIT IN IL
LUD· ET INTERROGAUIT
EUM QUIDAM PRINCEPS
DICENS MAGISTER BO
NE QUID FACIENS UITAM
AETERNAM POSSIDEBO
DIXIT AUTEM EI IHS QUID
ME DICIS BONUM NEMO
BONUS NISI SOLUS DS
MANDATA NOSTI NOSTI
NO OCCIDES NON MOECHA
UERIS NON FURTUM FAC
ES NON FALSUM TESTIMO
NIUM DICES HONORA PA
TREM TUUM ET MATREM QUI
AIT HAEC OMNIA CUSTO
DIUI A IUUENTUTE MEA

QUO AUDITO IHS AIT EI
ADHUC TIBI UNUM DE
EST OMNIA QUAECUMQ·
HABES UENDE ET DA PAU
PERIB· ET HABEBIS
THESAURUM IN CAELO
ET UENI SEQUERE ME
HIS ILLE AUDITIS CONTR
ISTATUS EST QUIA DIUES ERAT
UALDE UIDENS AUTEM ILLUM
IHS TRISTEM FACTUM DIX
IT QUAM DIFFICILE
QUI PECUNIAS HABENT
IN REGNUM DI INTRA
BUNT FACILIUS EST ENIM
CAMELLUM PER FORA
MEN ACUS TRANSIRE
QUAM DIUITEM INTRARE IN
REGNUM DI ET DIXERUNT
QUI AUDIEBANT ET
QUIS POTEST SALUUS
FIERI AIT ILLIS QUAE
INPOSSIBILIA SUNT
APUD HOMINES POS
SIBILIA SUNT APUD
DM AITH'

PETRUS ECCE NOS DIMI
SIMUS OMNIA ET SECUTI
L·CCXXI II MT·CCXXIIII MR·CX SUMUS TE QUI DIXIT EIS
AMEN DICO UOBIS NEMO
EST QUI RELIQUID DOMŪ
AUT PARENTES AUT FRATR
ES AUT UXOREM AUT FILI
OS PROPTER REGNUM DĪ
ET NON RECIPIAT MULTO
PLURA IN HOC TEMPORE
ET IN SAECULO UENTURO
UITĀ AETERNAM
L·CCXXI II LX MT·CCII MR·CXII ADSUMPSIT AUTEM IHS
DUODECIM ET AIT ILLIS
ECCE ASCENDIMUS HIERU
SOLYMAM ET CONSUMMA
BUNTUR OMNIA QUAE SC
RIPTA SUNT PER PROPHE
TAS DE FILIO HOMINIS
TRADETUR ENIM GENTI
B· ET INLUDETUR ET FLA
GELLABITUR ET CONSPU
ETUR ET POSTQUĀ FLA
GELLAUERINT OCCIDENT
EŪ ET DIE TERTIA RESUR
GET

L·CCXXII X ET IPSI NIHIL HORUM INTEL
LEXERUNT ERAT AUTEM UER
BUM ISTUD ABSCONDITŪ
AB EIS ET NON INTELLEGE
BANT QUAE DICEBANTUR
L·CCXXIII II MT·CCIII MR·CXIII FACTUM EST AUTEM CUM AD
PROPINQUARET HIERI
CHO CAECUS QUIDAM SE
DEBAT SECUS UIAM MENDI
CANS ET CUM AUDIRET TUR
BAM PRETEREUNTEM IN
TERROGABAT QUID HOC ES
SET DIXERUNT AUTEM EI QUOD
IHS NAZARENUS TRANSI
RET ET CLAMAUIT DICENS
IHU FILI DAUID MISERERE
MEI ET QUI PRAEIBANT IN
CREPABANT EUM UT TACE
RET IPSE UERO MULTO
MAGIS CLAMABAT FILI DA
UID MISERERE MEI STANS
AUTEM IHS IUSSIT EUM AD
SE ADDUCI ET CUM ADPRO
PINQUASSET INTERRO
GAUIT ILLUM DICENS QUID
TIBI UIS FACIĀ

XITILLEDIXITDNEUTUIDEA
ETIHSDIXITILLIRESPICEFI
DESTUATESALUUFECITET
CONFESTIMUIDITETSEQ
BATURILLUMMAGNIFICANS
DM ETOMNISPLEBSUTUI
DITDEDITLAUDEMDO
l·cxxi x ETINGRESSUSPERAMBU
LABATHIERICHO
LXI ETECCEUIRNOMINEZAC
CHEUSETHICERATPRIN
CEPSPUPLICANORUETIP
SEDIUESETQUAEREBAT
UIDEREIHMQUISESSET
ETNONPOTERATPRAETUR
BAQUIASTATURAPUSILLUS
ERATETPRAECURRENSAS
CENDITINARBOREMSYCHO l·ccxx v ab·clam
MORUMUTUIDERETILLU
QUIAINDEERATTRANSI
TURUS ETCUUENISSET l·ccxxii x
ADLOCUSUSPICIENSIHS
UIDITILLU ETDIXITADEU
ZACCHEEFESTINANSDE
SCENDEQUIAHODIEINDO
MO·TUA

OPORTETMEMANERE
ETFESTINANSDESCENDIT
ETEXCEPITILLUGAUDE
NS ETCUMUIDERENT
OMNES MURMURABANT
DICENTESQUODADHO
MINEPECCATOREDE
UERTISSETSTANSAUTE
ZACCHEUSDIXITADDNM
ECCEDIMIDIUBONORU
MEORUDNEDOPAUPE
RIB·ETSIQUIDALIQUEDE
FRAUDAUIREDDOQUAD
RUPLUAITIHSADEUM
QUIAHODIESALUSDOMU
IHUICFACTAESTEOQUOD
ETIPSEFILIUSSITABRA
HAE· UENITENIMFILIUS
HOMINISQUAEREREET
SALUUFACEREQUODPE
RIERATHAECILLISAUDI
ENTIB·ADICIENSDIXIT
PARABOLAEOQUODES
SETPROPEHIERUSALE
ETQUIAEXISTIMARENT

QUOD CONFESTIM REG
NUM DI MANIFESTA
L·CCXXVIII M II CCLX MT·CLIX II RETUR· DIXIT ERGO
HOMO QUIDAM NOBILIS
ABIIT IN REGIONE LON
GINQUA ACCIPERE SI
BI REGNUM ET REVER
L·CCXX M V CCLXXI TI· VOCATIS AUTE DE
CE SERVIS SUIS DEDIT
ILLIS DECEM MNAS ET A
IT AD ILLOS NEGOTIA
MINI DUM VENIO CIVES
AUTE EIUS ODERANT
ILLU ET MISERUNT LE
GATIONE POST ILLU
DICENTES NOLUMUS
HUNC REGNARE SUPER
NOS ET FACTUM EST UT
REDIRET ACCEPTO REG
NO ET IUSSIT VOCARI
SERVOS QUIB· DEDIT
PECUNIA UT SCIRET
QUANTU QUISQ· NEGO
TIATUS ESSET VE
NIT AUTE PRIMUS

CENS DNE MNA TUA DE
CEM MNAS ADQUISIVIT CCXII
III EUGE BONE SERVE
QUIA IN MODICO FIDE
LIS FUISTI ERIS POTES
TATE HABENS SUPRA
DECEM CIVITATES
ET ALTER VENIT DICENS
DNE MNA TUA FECIT
QUINQ· MNAS ET HUIC
AIT ET TU ESTO SUPRA
QUINQ· CIVITATES· ET
ALTER VENIT DICENS DO
MINE ECCE MNA TUA
QUA HABUI REPOSITA
IN SUDARIO TIMUI ENI
TE QUIA HOMO AUSTE
RIS ES TOLLIS QUOD NON
POSUISTI ET METIS
QUOD NON SEMINAS
TI DICIT EI DE ORE TUO
TE IUDICO SERVE NE
QUA SCIEBAS QUOD E
GO HOMO AUSTERUS
SUM TOLLENS QUOD NON

posuiet metens qd
non seminavit et qua
re non dedisti pecu
niam meam ad mensam
et ego veniens cum
usuris utiq. exegis
sem illam et adstantibus
dixit auferte ab illo mnam
et date illi qui decem mnas
habet et dixerunt
ei domine habet de
cem mnas dico autē
vobis quia omni haben
ti dabitur ab eo autē
qui non habet et quod
habet auferetur ab
illo verumtamen in
imicos meos illos
qui noluerunt me reg
nare super se adduce
te huc et interficite
ante me et his dictis
precedebat ascen
dens in hierosolyma
Et factum est cum
adpropinquasset
ad bethfage

et bethaniam ad mon
tē qui vocatur oliveti
misit duos disci
pulos suos dicens ite
in castellū quod con
tra vos est in quo in
troeuntes invenie
tis pullū asinae alli
gatū cui nemo umquā
hominū sedit solvi
te illū et adducite et
si quis vos interro
gaverit quare solvi
tis sic dicitis ei quia
dns operam eius
desiderat Abierunt
autē qui miserant
et invenerunt sicut
dixit illis stantē pul
lū solventib. illis
pullū dixerūt domini eius
ad illos quid solvitis
pullū at illi dixerūt
quia dns eū neces
sariū habet et dux
erunt illū ad ihm et
iactantes vesti
menta sua supra
pullū inposuer
unt

IHM EUNTE AUTEM ILLO SUB
STERNEBANT UESTIMEN
TA SUA IN UIA ET CUM
ADPROPINQUARET IA
AD DESCENSŪ MONTIS
OLIUETI COEPERUNT
OMNES TURBAE DES
CENDENTIŪ GAUDEN
TES LAUDARE DM̄ UO
CE MAGNA SUPER OM
NIB· QUAS UIDERANT UIR
TUTIB· DICENTES BENE
DICTUS QUI UENIT REX
IN NOMINE DNĪ PAX IN CAE
LO ET GLORIA IN EXCELSIS
ET QUIDAM PHARISE
ORŪ DE TURBIS DIXERŪT
AD ILLŪ MAGISTER INCRE
PA DISCIPULOS TUOS
QUIB· IPSE AIT DICO UO
BIS QUIA SI HI TACUERIN
LAPIDES CLAMABUNT
ET UT ADPROPINQUAUIT
UIDENS CIUITATĒ FLEUIT
SUPER ILLĀ DICENS QUIA
SI COGNOUISSES

ET TU ET QUIDĒ IN HAC DIE
TUA QUAE AD PACĒ TI
BI NUNC AUTĒ ABSCONDI
TA SUNT AB OCULIS TUIS
QUIA UENIENT DIES IN TE
ET CIRCŪDABUNT TE INI
MICI TUI UALLO ET CIRCŪ
DABUNT TE ET COANGUS
TABUNT TE UNDIQ· ET AD
TERRAM PROSTERNENT
TE ET FILIOS TUOS QUI IN TE
SUNT ET NON RELINQU
ENT IN TE LAPIDĒ SUPER
LAPIDEM EO QUOD NON
COGNOUERIS TEMPUS
UISITATIONIS TUAE
ET INGRESSUS IHS IN TĒ
PLŪ COEPIT EICERE UEN
DENTES IN ILLO ET EMEN
TES DICENS ILLIS SCRIP
TŪ EST QUIA DOMUS MEA
DOMUS ORATIONIS EST
UOS AUTĒ FECISTIS ILLAM
SPELUNCĀ LATRONŪ
ET ERAT DOCENS COTIDIE

INTEMPLOPRINCIPESAUTE
SACERDOTUMETSCRIBAE
ETPRINCIPESPLEBISQUAE
REBANTILLUMPERDERETNON
INUENIEBANTQUIDFACE
RENTILLIOMNISENIMPO
PULUSSUSPENSUSERAT
AUDIENSILLUM
l. cc. xl
II LXIIII ETFACTUMESTINUNA
ar. c. xLIIII hi. c. xAIII DIERUMDOCENTEILLOPO
PULUMINTEMPLOETEUAN
GELIZANTEETCONUENE
RUNTPRINCIPESSACER
DOTUMETSCRIBAECUM
SENIORIBUSETAIUNTDICEN
TESADILLUMDICNOBISIN
QUAPOTESTATEHAECFA
CISAUTQUISESTQUIDE
DITTIBIHANCPOTESTATEM
RESPONDENSAUTEMDIX
ITADILLOSINTERROGABO
UOSETEGOUNUMUERBUM
RESPONDETEMIHIBAP
TISMUMIOHANNISDECAE
LOERATANEXHOMINIBUS
ATILLICOGITABANT

INTERSEDICENTESQUIA
SIDIXERIMUSDECAELODI
CETNOBISQUAREERGO
NONCREDIDISTISILLI
SIAUTEMDIXERIMUSEX
HOMINIBUSPLEBSUNIUERSA
LAPIDABITNOSCERTI
SUNTENIMIOHANNEM
PROPHETAMESSEETRE
SPONDERUNTSENES
CIREUNDEESSETET
IHSAITILLISNEQUEEGODI
COUOBISINQUAPOTES
TATEHAECFACIO
l. ccLI
LXIIV COEPITAUTEMDICERE
m. ccxx m. cxxIII II ADPLEBEMPARABOLAM
HANCHOMOPLANTAUIT
UINEAMETLOCAUITEAM
COLONISETIPSEPERE
GREFUITMULTISTEMPO
RIBUSETINTEMPOREMI
SITADCULTORESSERUUM
UTDEFRUCTUUINEAE
DARENTILLIQUICAESUM
DIMISERUNTEUMINANEM

ET ADDIDIT ALTERU SER
UUM MITTERE ILLI AUTE
HUNC QUOQ· CEDENTES
ET ADFICIENTES CO
TUMELIA DEMISERUNT
INANE· ET ADDIDIT TER
TIU MITTERE QUI ET IL
LU UULNERANTES EIE
CERUNT DIXIT AUTE DNS
UINEAE QUID FACIAM MIT
TAM FILIUM MEU DI
LECTUM FORSITAN CU
HUNC UIDERINT UERE
BUNTUR QUE CU UIDIS
SENT COLONI COGITA
UERUNT INTER SE DI
CENTES HIC EST HERES
OCCIDAMUS ILLU UT
NOSTRA FIAT HEREDI
TAS ET EIECTU ILLU
EXTRA UINEA OCCIDE
RUNT QUID FACIET ER
GO ILLIS DOMINUS UI
NIE UENIET ET PER
DET COLONOS ISTOS
ET DABIT UINEA

ALIIS QUO AUDITO DIX
ERUNT ILLI ABSIT IL
LE AUTE ASPICIENS EOS
AIT QUID EST ERGO HOC
QUOD SCRIPTU EST· LA
PIDE QUE REPROBAUE
RUNT EDIFICANTES
HIC FACTUS EST IN CA
PUT ANGULI OMNIS QUI
CECIDERIT SUPER IL
LU LAPIDE CONQUASSA
BITUR SUPER QUE AUTE
CECIDERIT COMINUET
Lectio [illegible] I [illegible]
ILLU ET QUAEREBANT
PRINCIPES SACERDO
TUM ET SCRIBAE MIT
TERE IN ILLU MANUS IN
ILLA HORA ET TIMUER
POPULU COGNOUERU
NT ENI QUOD AD IPSOS
DIXERIT SIMILITUDINE ISTA
Lectio II [illegible]
ET OBSERUANTES MISE
RUNT INSIDIATORES
QUI SE IUSTOS SIMULA
RENT UT CAPERENT EU

INSERMONEETTRA
DERENTILLUMPRINC
IPATUIETPOTESTATI
PRESIDISETINTER
ROGAUERUNTILLUM
DICENTESMAGISTER
SCIMUSQUIARECTE
DICISETDOCESETNŌ
ACCIPISPERSONAMSED
INUERITATEUIAMDĪDO
CESLICETNOBISTRI
BUTUDARECESARI
ANNONCONSIDERAUIT
AUTEDOLUMILLORŪ
DIXITADEOSQUIDME
TEMPTATISOSTENDI
TEMIHIDENARIUMCUIUS
HABETIMAGINEMETIN
SCRIPTIONĒRESPON
DENTESDIXERUNTCE
SARISETAITILLISRED
DITEERGOQUAECESARIS
SUNTCESARIETQUAE
DISUNTDOETNONPO
TUERUNTUERBUMEIUS
REPREHENDERECOR
AMPLEBEETMIRATI
SUNTINRESPONSO
EIUSETTACUERUNT
LXIII ACCESSERUNTADEU
QUIDAMSADDUCEORU
QUINEGANTESSERE
SURRECTIONEETIN
TERROGAUERUNT
EUDICENTESMAGIS
TERMOYSESSCRIP
SITNOBISSIFRATERALI
CUIUSMORTUUSFU
ERITHABENSUXORE
ETHICSINEFILIISFUE
RITUTACCIPIATFREX
FRATEREIUSUXORE
ETSUSCITETSEMEN
FRATRISUOSEPTE
ERGOFRATRESERANT
ETPRIMUSACCEPIT
UXOREMETMORTUUS
ESTSINEFILIISETSE
QUENSACCEPITILLAM
ETIPSEMORTUUSEST

SINE FILIIS · ET TERTIUS AC
CEPIT ILLAM SIMILITER
ET OMNES SEPTEM ET
NON RELINQUERUNT SE
MEN ET MORTUI SUNT
NOUISSIMA OMNIUM ET
MORTUA EST ET MULIER
IN RESURRECTIONE ER
GO CUIUS EORUM ERIT UX
OR SI QUIDEM SEPTEM
HABUERUNT EAM UXO
REM · ET AIT ILLIS IHS FI
LII SAECULI HUIUS NUBUNT
ET TRADUNTUR AD NUP
TIAS ILLI UERO QUI DIGNI
HABENTUR SAECULO ILLO
IN RESURRECTIONE EX
MORTUIS NEQ · NUBUNT
NEQ · DUCUNT UXORES
NEQ · ENIM ULTRA MORI PO
TERINT AEQUALES ENIM
ANGELIS SUNT ET FILII
SUNT DEI CUM SINT FILII
RESURRECTIONIS · QUIA
UERO RESURGANT

MORTUI ET MOYSES OS
TENDIT SECUS RUBUM SI
CUT DIXIT UIDI IN RUBO
DNM DM ABRAHAM ET
DM ISAAC ET DM IACOB
DS AUTEM NON EST MOR
TUORUM SED UIUORUM OM
NES ENIM UIUUNT EI
RESPONDENS AUTEM QUI
DAM SCRIBARUM DIXIT MA
GISTER BENE DIXISTI
L · CCXLIII II Mt · CCXXV Mr · CXXXVIII ET AMPLIUS NON AUDE
BANT EUM QUICQUAM INTER
L · CCXLV II Mt · CCXXXII Mr · CXXXIX ROGARE DIXIT AUTEM
AD ILLOS QUOMODO DI
CUNT XPM FILIUM DAUID
ESSE ET IPSE DAUID DI
CIT IN LIBRO PSALMORUM
DIXIT DNS DNO MEO SE
DE A DEXTRIS MEIS DO
NEC PONAM INIMICOS TU
OS SCABILLUM PEDUM TU
ORUM DAUID ERGO DNM
ILLUM UOCAT ET QUOMODO
FILIUS EIUS EST

L·ccxlii ii LXUIIII ad·cc xxx mr·cxxxii AUDIENTE AUTĒ OMNI
POPULO DIXIT DISCIPULIS
SUIS ADTENDITE A SCRI
BIS QUI UOLUNT AMBULA
RE IN STOLIS ET AMANT SA
LUTATIONES IN FORO ET ·
PRIMAS CATHEDRAS IN SY
NAGOGIS ET PRIMOS DIS
CUBITOS IN CONUIUIIS
L·ccxliii uiii mr·cxxxui QUI DEUORANT DOMOS
UIDUARŪ SIMULANTES LON
GĀ ORATIONEM HI ACCI
PIENT DAMNATIONEM MA
IORĒ RESPICIENS AUTĒ
UIDIT EOS QUI MITTEBANT
MUNERA SUA IN GAZOPHY
LACIUM DIUITES UIDIT AU
TEM ET QUANDĀ UIDUĀ
PAUPERCULAM MITTEN
TE AERA MINUTA DUO ET
DIXIT UERE DICO UOBIS
QUIA UIDUA HAEC PAUPER
PLUS QUĀ OMNES MISIT
NAM OMNES HII EX ABUN
DANTI SIBI

MISERUNT IN MUNERA
DĪ HAEC AUTĒ EX EO QD̄
DEEST ILLI OMNE UIC
TUM SUUM QUE HABU
IT MISIT
L·ccxliiii ii LXUIIII ad·cc xlii mr·cxxxiii ET QUIB· DĀ DICENTI
TIB· DE TEMPLO QUOD
LAPIDIB· BONIS ET DO
NIS ORNATUM ESSET
DIXIT HAEC QUAE UIDETIS
UENIENT DIES IN QUIB·
NON RELINQUETUR LA
PIS SUPER LAPIDĒ QUI
L·ccxlu ii ad·ccxlui mr·cxxxiiii NON DESTRUATUR IN
TERROGAUERUNT AUTĒ
ILLUD DICENTES PRAECEP
TOR QUANDO HAEC ERUNT
ET QUOD SIGNŪ CUM FI
ERI INCIPIENT QUI DIXIT
UIDETE NE SEDUCAMI
NI MULTI ENIM UENIENT
IN NOMINE MEO DICEN
TES QUIA EGO SUM XP̄S
ET TEMPUS ADPROPIN
QUAUIT

cum producunt iam ex se
fructum scitis quia pro
pe est aestas ita et uos
cum uideritis haec fie
ri scitote quo prope
est regnum di amen
dico uobis quia non
preteriuit genera
tio haec donec om
nia fiant caelum et ter
ra transibunt uer
ba autem mea non tran
l.cclxxiiii x sient Adtendite au
te uobis ne forte
grauentur corda
uestra in crapulae et
ebrietate et curis
huius uitae et super
ueniat in uos repen
tina dies illa tamquam
laqueus enim super
ueniet in omnes qui
sedent super fa
ciem omnis terrae uigi
late itaque omni tem
pore

orantes ut digni habe
amini fugere ista om
nia quae futura sunt
et stare ante filium hominis
lxxi Erat autem diebus do
cens in templo nocti
bus uero exiens moraba
tur in monte qui uoca
tur oliueti et omnis
populus diluculo ueni
abat ad eum in templo au
dire eum
l.cclxx I mt.cclxxv mr.clvi io.xlviiii ADPROPIN
quabat autem dies fes
tus azimorum qui dicitur
l.cclxi I mt.cclxx mr.cxxii io.lxxvii pascha Et querebant
principes sacerdotum
et scribae quomodo
eum interficerent time
bant uero plebem
l.cclxii uiiii io.xiii cclxii Intrauit autem satanas in iudam
qui cognominatur Scar
rioth unum de duode
l.cclxiii II mt.cclxx mr.iiii mt.clx cim Et abiit et locutus
est cum principibus

SACERDOTUM ET MAGIS
TRATIB(us) QUEMADMODUM IL
LUM TRADERET EIS ET GAVI
SI SUNT ET PACTI SUNT
PECUNIAM ILLI DARE ET
SPOPONDIT ET QUAERE
BAT OPORTUNITATEM UT
TRADERET ILLUM SINE TUR
BA UENIT AUTEM DIES AZY
MORUM IN QUA NECESSE EST
ERAT OCCIDERE PASCHA
ET MISIT PETRUM ET IOHAN
NEM DICENS EUNTES PARA
TE NOBIS PASCHA UT MAN
DUCEMUS AT ILLI DIXERUNT
UBI UIS PAREMUS ET DIX
IT AD EOS ECCE INTROE
UNTIB(us) UOBIS IN CIUITA
TEM OCCURRET UOBIS HO
MO AMPHORAM AQUAE PORTANS
TANS SEQUIMINI EUM IN DO
MUM IN QUA INTRAT ET DI
CETIS PATRIFAMILIAS DO
MUS DICIT TIBI MAGISTER
UBI EST DIUERSORIUM UBI PAS
CHA CUM

DISCIPULIS MEIS MAN
DUCEM ET IPSE UOBIS
OSTENDIT CENACULUM
MAGNUM STRATUM ET
IBI PARATE EUNTES AU
TEM INUENERUNT SICUT
DIXIT ILLIS ET PARAUE
RUNT PASCHA ET CUM FAC
TA ESSET HORA DISCUBU
IT ET DUODECIM APOSTO
L cclxiii X LI CUM EO ET AIT ILLIS
DESIDERIO DESIDERA
UI HOC PASCHA MANDU
CARE UOBISCUM ANTE
L cclxiiii II Mt cclxxxiii Mc clxiii QUAM PATIAR DICO E
NIM UOBIS QUIA EX HOC
NON MANDUCABO IL
LUD DONEC IMPLEATUR
IN REGNO DEI ET ACCEP
TO CALICE GRATIAS EGIT
ET DIXIT ACCIPITE ET
DIUIDITE INTER UOS
DICO ENIM UOBIS QUOD
NON BIBAM DE GENERA
TIONE UITIS DONEC
REGNUM

DI UENIAT ET ACCEPTO
PANE GRATIAS EGIT
ET FREGIT ET DEDIT
EIS DICENS HOC EST
CORPUS MEUM QUOD
PRO UOBIS DATUR HOC
FACITE IN MEAM COM
MEMORATIONEM
SIMILITER ET CALI
CEM POSTQUAM CENA
UIT DICENS HIC EST
CALIX NOUI TESTAMEN
TI IN SANGUINE MEO
QUI PRO UOBIS FUN
DITUR UERUMTAMEN
ECCE MANUS TRADEN
TIS ME MECUM EST IN
MENSA ET QUIDEM FI
LIUS HOMINIS SECUN
DUM QUOD DIFFINITUM
EST UADIT UERUMTAMEN
UAE ILLI HOMINI PER
QUEM TRADITUR ET
IPSI COEPERUNT QUAE
RERE INTER SE QUIS

ESSET EX EIS QUI HOC
FACTURUS ESSET
FACTA EST AUTEM ET
CONTENTIO INTER
EOS QUIS EORUM UIDE
RETUR ESSE MAIOR
DIXIT AUTEM EIS IHS RE
GES GENTIUM DOMINAN
TUR EORUM ET QUI PO
TESTATEM HABENT SU
PER EOS BENEFICI
UOCANTUR UOS AUTEM
NON SIC SED QUI MA
IOR EST IN UOBIS FIAT
SICUT IUNIOR ET QUI
PRAECESSOR EST SICUT
MINISTER NAM QUIS
ENIM MAIOR EST QUI
RECUBIT AN QUI MINIS
TRAT IN GENTIB(US) QUIDEM
QUI RECUBIT IN UO
BIS AUTEM NON SIC SED
QUI MINISTRAT EGO
AUTEM IN MEDIO UESTRUM
SUM SICUT QUI MINISTRAT

UOS AUTĒ ESTIS QUI
PERMANSISTIS MECŪ
IN TEMPTATIONIB· ME
IS ET EGO DISPONO UO
BIS SICUT DISPOSUIT
MIHI PATER MEUS REG
NŪ UT EDATIS ET BIBA
TIS SUPER MENSĀ ME
A IN REGNO MEO ET SE
DEATIS SUPER THRONOS
XII· IUDICANTES DUODE
CIM TRIB· ISRAHEL
AIT AUTĒ DNS SIMON SI
MON ECCE SATANAS EX
PETIUIT UOS UT CRIBRA
RET SICUT TRITICŪ E
GO AUTEM ROGAUI PRO
TE UT NON DEFICIAT FI
DES TUA ET TU ALIQUAN
DO CONUERSUS CON
FIRMA FRATRES TUOS
QUI DIXIT EI DNE TECŪ
PARATUS SUM ET IN CAR
CERE ET IN MORTE IRE
AT ILLE DIXIT DICO TIBI

PETRE NON CANTABIT
HODIE GALLUS DONEC
TER ABNEGES NOSSE
ME ET DIXIT EIS QUAN
DO MISI UOS SINE SA
CULO ET PERA ET CAL
CIAMENTIS NUMQUI
ID ALIQUID DEFUIT UO
BIS AT ILLI DIXERUNT NI
HIL· DIXIT ERGO EIS SED
NUNC QUI HABET SA
CULU TOLLAT SIMILITER
ET PERAM ET QUI NON
HABET UENDAT TUNI
CAM SUAM ET EMAT GLA
DIU DICO ENIM UOBIS
QUOD ADHUC HOC QUOD
SCRIPTU EST OPORTET
INPLERI IN ME ET CU
INIQUIS DEPUTATUS
EST ET ENIM EA QUAE
SUNT FINE HABENT
DE ME AT ILLI DIXERT
DNE ECCE GLADII DUO
HIC AT ILLE DIXIT EIS
SATIS EST

lxxv ET EGRESSUS IBAT SE
CUNDŪ CONSUETUDINĒ
IN MONTE OLIUARUM SE
CUTI SUNT AUTEM ILLUM
ii ET DISCIPULI EIUS ET CŪ
PERUENISSET AD LOCŪ
DIXIT ILLIS ORATE NE IN
TRETIS IN TEMPTATIONĒ
ii ET IPSE AUULSUS EST
AB EIS QUANTŪ IACTUS
EST LAPIDIS ET POSITIS
GENIB' ORABAT DICENS
i PATER SI UIS TRANSFER
CALICĒ ISTŪ A ME UERŪ
TAMEN NON MEA UO
LUNTAS SED TUA FIAT
x APPARUIT AUTEM ILLI
ANGELUS DE CAELO CŌ
FORTANS EŪ ET FAC
TUS IN AGONIA PRO
LIXIUS ORABAT ET FAC
TUS EST SUDOR EIUS
SICUT GUTTAE SAN
GUINIS DECURRENTIS
IN TERRAM

ii ET CŪ SURREXISSET AB
ORATIONE ET UENISSET
AD DISCIPULOS SUOS INUE
NIT ILLOS DORMIENTES
PRAE TRISTITIA ET AIT IL
LIS QUID DORMITIS SUR
GITE (orate) NE INTRETIS IN TEM
PTATIONEM
i ADHUC EO LOQUENTE EC
CE TURBA ET QUI UOCA
BATUR IUDAS UNUS DE DUO
DECIM ANTECEDEBAT
EOS ET ADPROPINQUA
UIT IHŪ UT OSCULARETUR
EUM HOC AUTEM DEDERAT
ILLIS SIGNŪ QUEM OSCU
LATUS FUERO IPSE EST
ii IHS AUTEM DIXIT EI IUDA OS
CULO FILIŪ HOMINIS TRA
i DIS UIDENTES AUTEM HII
QUI CIRCA IPSŪ ERANT QUOD
FUTURUM ERAT DIXERUNT
EI DNE SI PERCUTIMUS
IN GLADIO ET PERCUSSIT
UNUS EX ILLIS

servum principis sacer
dotum et amputavit dex
teram auriculam eius. Res
pondens autem ihs ait sinite
usque adhuc. Et cum teti
gisset auriculam eius sa
navit eum. Dixit autem
ihs ad eos qui venerant
ad se principes sacerdo
tum et magistratus tem
pli et seniores quasi ad
latronem existis cum gla
diis et fustibus. cum cotidie
vobiscum fuerim in tem
plo non extendistis
manus in me. Sed haec
est hora vestra et po
testas tenebrarum.
Conprehendentes
autem eum duxerunt ad
domum principis sacer
dotum. Petrus vero se
quebatur eum a longe. ac
censo autem igni in me
dio atrio

et cir cumsedentibus illis
erat petrus in medio
eorum quem cum vidis
set ancilla quaedam se
dentem ad lumen et
eum fuisset intuita dix
it et hic cum illo erat
at ille negavit eum dicens
mulier non novi illum
Et post pusillum alius
videns eum dixit et tu
de illis es. Petrus ve
ro ait o homo non
sum. et intervallo
facto quasi horae u
nius alius quidam ad
firmabat dicens ve
re et hic cum illo erat
nam et galilaeus est. et
ait petrus homo nes
cio quod dicis. et con
tinuo adhuc illo loquen
te gallus cantavit
Et conversus dns
respexit

PETRUM ET RECORDATUS
EST PETRUS VERBI DNI
SICUT DIXERAT QUIA PRI
US QUAM GALLUS CANTET
TE TER ME NEGABIS ET E
GRESSUS FORAS PETRUS
FLEVIT AMARE ET VIRI
QUI TENEBANT ILLUM INLU
DEBANT EI CAEDENTES ET
VELAVERUNT EUM ET PER
CUTIEBANT FACIEM EIUS
ET INTERROGABANT EUM
DICENTES PROPHETIZA
QUIS EST QUI TE PERCUS
SIT ET ALIA MULTA BLASPHE
MANTES DICEBANT IN EUM
ET UT FACTUS EST DIES
CONVENERUNT SENIORES
PLEBIS ET PRINCIPES SA
CERDOTUM ET SCRIBAE ET
DUXERUNT ILLUM IN CONCI
LIUM SUUM DICENTES SI
TU ES XPS DIC NOBIS ET AIT
ILLIS SI VOBIS DIXERO NON
CREDITIS MIHI SI AUTEM

ET

INTERROGAVERO NON
RESPONDEBITIS MIHI
NEQUE DIMITTETIS EX HOC
AUTEM ERIT FILIUS HOMI
NIS SEDENS A DEXTRIS
VIRTUTIS DI DIXERUNT
AUTEM OMNES TU ERGO ES
FILIUS DI QUI AIT VOS DI
CITIS QUIA EGO SUM AT IL
LI DIXERUNT QUID ADHUC HE
DESIDERAMUS TESTIMO
NIUM IPSI ENIM AUDIVI
MUS DE ORE EIUS ET SUR
GENS OMNIS MULTITU
DO EORUM DUXERUNT IL
LUM AD PILATUM COEPERUNT AU
TEM ACCUSARE ILLUM DI
CENTES HUNC INVENI
MUS SUBVERTENTEM
GENTEM NOSTRAM ET
PROHIBENTEM TRIBUTA
DARE CAESARI ET DICEN
TES SE XPM REGEM ESSE
PILATUS AUTEM INTER
ROGAVIT EUM DICENS

TU ES REX

IUDEORU XIIII LERESPON
VIIII DENSAITTU DICISAITAU
TEPILATUSADPRINCIPES
SACERDOTUETTURBAS
NIHILINUENIOCAUSAE
X INHOCHOMINEATILLIIN
UALESCEBANTDICEN
TESCOMMOUETPOPU
LUDOCENSPERUNIUER
SAMIUDEAETINCIPIENS
AGALILEAUSQ·HUCPILA
TUSAUTEAUDIENSGALI
LEAINTERROGAUITSI
HOGALILEUSESSETET
UTCOGNOUITQUODDE
HERODISPTESTATE
ESSETREMISITEUADHE
RODEQUIETIPSEHIERU
SOLYMISERATILLISDIE
B·HERODESAUTEUISO
IHU GAUISUSESTUALDE
ERATENIMCUPIENSEA
MULTOTEMPOREUIDE
REILLUEOQDAUDIRET
MULTADEILLOETSPERA
BAT

SIGNUALIQUODUIDERE
ABEOFIERIINTERRO
GABATAUTEILLUMMULTIS
SERMONIBATIPSENI
HILILLIRESPONDEBAT
STABANTETIAMPRINCIPES
SACERDOTUETSCRIBE
CONSTANTERACCUSAN
TESEUMSPREUITAUTEIL
LUHERODESCUMEXERC
TUSUOETINLUSITINDU
TUMUESTEALBACTRE
MISITADPILATUMETFAC
TISUNTAMICIHERODES
ETPILATUSINIPSADIE
NAANTEINIMICIERA
VIII ANTADINUICEPILATUS
AUTECONUOCATISPRIN
CIPIB·SACERDOTUET
MAGISTRATIB·ETPLE
BEDICTAITADILLOSOB
TULISTISMIHIHUNC
HOMINEQUASIAUER
TENTEPOPULUETECCE
EGOCORAMUOBISINTER
ROGANS NULLA

causam invenio in ho
mine isto ex his quib
l· cccxxiiii x eum accusatis Sed ne
que herodes nam remi
sit eum ad nos et ecce
nihil dignum morte ac
l· cccxxiiii ii tum est ei Emenda
tum ergo illum dimittam
Necesse autem habe
bat dimittere eis per
l· cccx diem festum unum Excla
mavit autem simul uni
versa turba dicens
tolle hunc et dimit
te nobis barabban qui
erat propter sediti
onem quandam factam
in civitate et homi
cidium missus in carce
l· cccxi re Iterum autem pilatus
locutus est ad illos
volens dimittere
ihm at illi clamabant
dicentes crucifige
l· cccxii viii crucifige eum Ille au
tem tertio dixit ad illos
quid enim mali fecit

iste nullam causam mor
tis invenio in eo corri
piam ergo illum et dimit
l· cccxiii i tam At illi instabant
vocib· magnis postu
lantes ut crucifige
retur et invalesce
l· cccxiii i bant voces eorum Et pi
latus iudicavit fieri pe
titionem eorum dimi
sit autem illis eum qui
propter homicidium
et seditionem missus fu
erat in carcerem quem
petebant ihm vero tra
l· cccxiiii i didit voluntati eorum
Et cum ducerent eum
adprehenderunt
simonem quendam
cyrenensem venien
tem de villa et inpo
suerunt illi crucem
portare post ihm
l· cccxvii x Sequebatur autem
illum multa turba popu
li et mulierum quae
plangebant

ETLAMENTABANTUREU̅
CONUERSUSAUTE̅ADILLAS
IHS DIXITFILIAEHIERUSA
LEMNOLITEFLERESUPER
MESEDSUPERUOSIPSAS
FLETEETSUPERFILIOS
UESTROSQUO̅ECCEUENI
ENTDIESINQUIB·DICEN̅
BEATAESTERILESETUEN
TRESQUAENONGENUE
RUNTETUBERAQUAENO̅N
LACTAUERUNT TUNCIN
CIPIENTDICEREMONTI
B·CADITESUPERNOSET
COLLIB·OPERITENOS
QUIASIINUIRIDELIGNOHAEC
FACIUNTINARIDOQUID
L·cccxiiii I Mt·cccxxxiii Mr·ccxi Io·cxxxiiii FIET DUCEBANTURAU
TEETALIIDUONEQUA̅CU̅
EOUTINTERFICERENTUR
L·cccxv I Mt·cccxxxiii Mr·ccx I·cxxxv ETPOSTQUA̅UENERU̅T
INLOCU̅QUIUOCATURCAL
UARIAE IBICRUCIFIXE
L·cccxvi I Mt·cccxxxv Mr·ccxi I·cxxxvi RUNTEU̅ ETLATRONES
UNU̅ADEXTRISETALTE
RU̅ASINISTRIS

L·cccxx X sol IHS AUTE̅DICEBATPATER
DIMITTEILLISNONE
NIMSCIUNTQUIDFACI
L·cccxxi I Mt·cccxxxvi Mr·ccxii Io·cci UNT DIUIDENTESUE
RO UESTIMENTAEIUS
MISERUNTSORTESET
STABATPOPULUSEXPEC
L·cccxxii II Mt·cccxxxviii Mt·cxxiiii TANS ETDERIDEBAN̅T
ILLUMPRINCIPESCUMEIS
DICENTESALIOSSALUOS
FECITSEIPSU̅SALUUM
FACIATSIHICESTXPSDI
L·cccxxiii II Mt·cccxl iiii Mt·ccxiii ELECTUS INLUDEBAN̅T
AUTE̅EIETMILITESET
ACCEDENTESACETU̅
OFFEREBANTILLIDICEN̅
TESSITUESREXIUDEO
RU̅SALUUMTEFAC
L·cccxxiiii I Mt·cccxlvi Mt·ccxiiii I·cxxxviiii ERATAUTE̅ETSUPER
SCRIPTIOSCRIPTASU
PERILLU̅LITTERISGRE
CISETLATINISETHEBRA
ICIS HICESTREXIUDEORU̅
L·cccxxv II Mt·cccxl Mt·ccxiiii UNUSAUTE̅DEHISQUI
PENDEBANTLATRONI
B·BLASPHEMABATEU̅

DICENSSITUES

XPS SALUUM FAC TEMET
IPSUM ET NOS RESPON
DENS AUTEM ALTER
INCREPABAT ILLUM DI
CENS NEQ TU TIMES
DM QUOD IN EADEM
DAMNATIONE ES ET
NOS QUIDEM IUSTE
NAM DIGNA FACTIS
RECIPIMUS HIC UE
RO NIHIL MALI GESSIT
ET DICEBAT AD IHM
DNE MEMENTO MEI
CUM UENERIS IN REG
NUM TUUM ET DIXIT
ILLI IHS AMEN DICO TI
BI HODIE MECUM ERIS
IN PARADISO ERAT
AUTEM FERE HORA SEX
TA ET TENEBRAE FAC
TAE SUNT IN UNIUER
SAM TERRAM USQ IN
HORAM NONAM ET OB
SCURATUS EST SOL
ET UELUM TEMPLI SCIS
SUM EST MEDIUM

ET CLAMANS UOCE
MAGNA IHS AIT PATER
IN MANUS TUAS COM
MENDO SPM MEUM
ET HAEC DICENS EX
PIRAUIT UIDENS AU
TEM CENTURIO QUOD
FACTUM FUERAT GLO
RIFICAUIT DM DICENS
UERE HIC HOMO IUS
TUS ERAT ET OMNIS
TURBA EORUM QUI SI
MUL ADERANT AD SP
ECTACULUM ISTUD ET
UIDEBANT QUAE FIE
BANT PERCUTIEN
TES PECTORA SUA
REUERTEBANTUR
STABANT OMNES NO
TI EIUS A LONGE ET
MULIERES QUAE SE
CUTAE ERANT EUM
A GALILEA HAEC UIDEN
TES ET ECCE UIR NO
MINE IOSEPH QUI
ERAT DECURIO UIR
BONUS

ETIUSTUSHICNON
CONSENSERATCONSI
LIOETACTIB·EORUMAB
ARIMATHIACIUITATEIU
DAEAEQUIEXPECTABAT
ETIPSEREGNUMDIHIC
ACCESSITADPILATUMET
PETIITCORPUSIHU
ETDEPOSITUMINUOL
UITINSINDONEET
POSUITEUMINMONU
MENTO EXCISOINQUO
NONDUMQUISQUAMPO
SITUSFUERAT ETDI
ESERATPARASCEUE
ETSABBATUMINLUCES
CEBATSUBSECUTAE
AUTEMMULIERESQUAE
CUMIPSOUENERANT
DEGALILEAUIDERUNT
MONUMENTUMETQUE
ADMODUMPOSITUSE
RATCORPUSEIUSET
REUERTENTESPARA
UERUNTAROMATAET
UNGUENTAETSABBA
TOQUIDEMSILUERUNT

SECUNDUMMANDATUM
UNAAUTEMSABBATI
UALDEDELUCULOUE
NERUNTADMONU
MENTUMPORTANTES
QUAEPRAEPARAUE
RUNTAROMATAET
INUENERUNTLAPIDEM
REUOLUTUMAMONU
MENTOETINGRES
SAENONINUENERUNT
CORPUSDNIIHUET
FACTUMESTDUMMEN
TECONSTERNATAE
ESSENTDEISTOEC
CEDUOUIRISTETE
RUNTIUXTAILLOSIN
UESTEFULGENTI
CUMTIMERENTAU
TEMETDECLINARE
NTUULTUMINTERRA
DIXERUNTADILLAS
QUIDQUAERITISUIUEN
TEMCUMMORTUIS
NONESTHICSEDSUR
REXIT RECORDAMI
NIQUALITERLOCUTUS

SIT UOBIS CUM ADHUC
IN GALILEA ESSET DICENS
QUIA OPORTET FILIUM
HOMINIS TRADI IN MA
NUS HOMINŪ PECCA
TORŪ ET CRUCIFIGI
ET DIE TERTIA RESUR
GERE ET RECORDATAE
SUNT UERBORŪ EIUS
ET REGRESSAE A MO
NUMENTO NUNTIA
UERUNT HAEC OMNIA
ILLIS UNDECIM ET CETE
RIS OMNIBUS ERAT
AUTEM MARIA MAGDA
LENAE ET IOHANNA
ET MARIA IACOBI ET
CETERAE QUAE CUM EIS
ERANT QUAE DICEBANT
AD APOSTOLOS HAEC
ET UISA SUNT ANTE
ILLOS SICUT DELERAMEN
TA UERBA ISTA ET NON
CREDEBANT ILLIS PE
TRUS AUTEM SURGENS
CUCURRIT AD MONU
MENTUM

ET PROCUMBENS UIDIT
LINTEAMINA SOLA POSI
TA ET ABIIT SECUM MIRA
NS QUOD FACTUM FUERAT
ET ECCE DUO EX ILLIS I
BANT IPSA DIE AD CAS
TELLŪ QUOD ERAT IN SPA
TIO STADIORŪ SEXAGIN
TA AB HIERUSALEM NOM
NE EMMAUS ET IPSI LO
QUEBANTUR AD INUICE
DE HIS OMNIB QUAE AC
CEDERANT ET FACTŪ
EST DUM FABULARENTUR
ET SECUM QUAERERENT
ET IPSE IHS ADPROPIN
QUANS IBAT CUM ILLIS OCU
LI AUTEM ILLORŪ TENEBAN
TUR NE EUM AGNOSCE
RENT ET AIT AD ILLOS QUI
SUNT HII SERMONES
QUOS CONFERTIS AD IN
UICEM AMBULANTES
ET ESTIS TRISTES ET
RESPONDENS UNUS
CUI NOMEN ERAT CLEO
PAS DIXIT EI

TUSOLUSPEREGRINUS
ESINHIERUSALĒETNON
COGNOUISTIQUAEFAC
TASUNTINILLAHISDIE
B·QUIB·ILLEDIXITQUAE
ETDIXERUNTEIDEIHŪ
NAZARENOQUIFUITUIR
PROPHETAPOTENSIN
OPEREETSERMONE
CORAMDŌETOMNIPO
PULOETQUOMODOEŪTRA
DIDERUNTEŪSUMMI
ETPRINCIPESNOSTRI SACERDOTESINDAMNA
TIONĒMORTISETCRU
CIFIXERUNTEŪNOSAU
TĒSPERABAMUSQUIA
IPSEESSETREDEMP
TURUSISRAHELETNUNC
SUPERHAECOMNIATER
TIADIESESTHODIEQD
HAECFACTASUNTSED
ETMULIERESQUAEDAMEX
NOSTRISTERRUERUNT
NOSQUAEANTELUCĒ
FUERUNTADMONUMEN
TŪ·ETNONINUENTO

CORPOREEIUSUENE
RUNTDICENTESSE
ETIAMUISIONĒANGELO
RUUIDISSEQUIDICU
NTEŪUIUEREETABI
ERUNTQUIDAMEXNOS
TRISADMONUMEN
TUETITAINUENERUNT
SICUTMULIERESDIX
ERUNTIPSŪUERONON
UIDERUNTETIPSEDIX
ITADEOSOSTULTIET
TARDICORDEADCRE
DENDUINOMNIB·QUAE
LOCUTISUNTPROPHE
TAENONNEHAECO
PORTUITPATIXPĒET
ITAINTRAREINGLORI
AMSUAMETINCIPIENS
AMOYSEETOMNIB·
PROPHETISINTER
PRETABATURILLISIN
OMNIB·SCRIPTURIS
QUAEDESEIPSOERANT
ETADPROPINQUAUE
RUNTCASTELLOQUOI
BANTETIPSE

SUIS BENEDIXIT EOS
ET FACTŪ EST DUM BE
NEDICERET ILLIS RECES
SIT AB EIS ET FEREBA
TUR IN CELŪ ET IPSI AD
ORANTES EŪ REGRES
SI SUNT IN HIERUSALĒ
CŪ GAUDIO MAGNO ET
ERANT SEMPER IN TĒ
PLO LAUDANTES ET BE
NEDICENTES DM

FINXIT SE LONGIUS
IRE ET COEGERUNT
ILLUM DICENTES MA
NE NOBISCŪ QUOAD
UESPERASCIT ET IN
CLINATA EST IAM DI
ES ET INTRABIT CUM IL
LIS ET FACTŪ EST DŪ
RECUMBERET CŪ
ILLIS ACCEPIT PANĒ
ET BENEDIXIT AC FRE
GIT ET PORRIGEBAT
ILLIS ET APERTI SUNT
OCULI EORŪ ET COG
NOUERUNT EŪ ET
IPSE EUANUIT EX O
CULIS EORŪ ET DIX
ERUNT AD INUICĒ
NONNE COR NOSTRŪ
ARDENS ERAT IN NO
BIS DŪ LOQ·RETUR
IN UIA ET APERIRET
NOBIS SCRIPTURAS
ET SURGENTES EA
DEM HORA REGRES
SI SUNT IN HIERUSA
LE ET INUENERUNT

CONGREGATOS UN
DECIM ET EOS QUI
CUM ILLIS ERANT DICEN
TES QUOD SURREX
IT DNS UERE ET AP
PARUIT SIMONI ET
IPSI NARRABANT QUAE
GESTA ERANT IN UIA
ET QUOMODO COG
NOUERUNT EŪ IN
FRACTIONE PANIS
DUM HAEC AUTĒ LO
Q·RENTUR IHS STETIT
IN MEDIO EORŪ EORŪ
ET DICIT EIS PAX UOBIS
EGO SUM NOLITE TIME
RE CONTURBATI UE
RO ET CONTERRITI
EXISTIMABANT SE
SPM UIDERE ET DIX
IT EIS QUID TURBATI
ESTIS ET QUARE CO
GITATIONES ASCEN
DERUNT IN CORDIB·
UESTRIS UIDETE MA
NUS MEAS ET PEDES
QUIA IPSE EGO SUM

PALPATE ET UIDETE
QUIA SPS CARNE ET OS
SA NON HABET SICUT
ME UIDETIS HABERE
ET CUM HOC DIXISSET
OSTENDIT EIS MANUS
ET PEDES ADHUC
AUTE ILLIS NON CRE
DENTIB ET MIRANTI
B PRAE GAUDIO DIXIT
HABETIS HIC ALIQUID
QUOD MANDUCETUR
AT ILLI OBTULERUNT EI
PARTE PISCIS ASSI ET
FAUUM MELLIS ET CUM MAN
DUCASSET CORA EIS
SUMENS RELIQUIAS
DEDIT EIS ET DIXIT
AD ILLOS HAEC SUNT
UERBA QUAE LOCUTUS
SUM AD UOS CUM ADHUC
ESSEM UOBISCUM QUO
NECESSE EST INPLE
RI OMNIA QUAE SCRIP
TA SUNT IN LEGE MOY
SI ET PROPHETIS ET
PSALMIS DE ME TUNC

TUNC APERUIT ILLIS
SENSUM UT INTELLE
GERENT SCRIPTU
RAS ET DIXIT EIS QUO
SIC SCRIPTU EST ET
SIC OPORTEBAT XPM
PATI ET RESURGE
RE A MORTUIS DIE
TERTIA ET PREDICA
RE IN NOMINE EIUS
PAENITENTIAM
ET REMISSIONEM
PECCATORU IN OM
NES GENTES INCI
PIENTIB AB HIERU
SALEMIS UOS AU
TE ESTIS TESTES
HORU ET EGO MIT
TA PROMISSU PA
TRIS MEI IN UOS UOS
AUTE SEDETE IN CI
UITATE QUOADUSQ
INDUAMINI UIRTU
TE EX ALTO EDUXIT
AUTE EOS FORAS IN
BETHANIA ET ELE
UATIS MANIB

Incipit praefatio euangelii secundum Iohannem

Hic est Iohannes euangelista unus
ex discipulis dei qui uirgo elec
tus a deo est quem de nuptiis
uolentem nubere reuocauit
deus cuius uirginitatis in hoc
duplex testimonium in euan
gelio datur quod et prae cete
ris dilectus deo dicitur et huic
matrem suam de cruce com
mendauit ut uirginem uirgo
seruaret denique manifes
tans in euangelio quod erat
ipse incorruptibilis uerbi
opus inchoans solus uerbum
caro factum esse nec lumen
a tenebris fuisse conprehen
sum testatur primus signum
ponens quod in nuptiis fecit
deus ut ostendens quod erat
ipse legentibus demonstra
ret quod ubi dominus inuitatur
deficere nuptiarum uinum
debeat ut ueteribus inmu
tatis noua omnia que a christo
instituuntur appareant hoc
hic euangelium scripsit in asia
postea quam in pathmos in
sula apocalypsin scripserat
ut cui in principio canonis
incorruptibile principium
in genesi et incorruptibilis
finis per uirginem in apoca
lipsi redderetur dicente christo
ego sum a et ω et hic est
iohannes qui sciens super
uenisse diem recessus sui
conuocatis discipulis suis
in epheso per multa signorum
experimenta promens christum
descendens in defossum se
pulture sue locum facta
oratione positus est ad pa
tres suos tam extraneus
a dolore mortis quam a corrup
tione carnis inuenitur alienus
tamen post omnes euangelium
scribsit et hoc uirgini debebatur
quorum tamen uel scriptura
rum tempore dispositio uel
librorum ordinatione ideo
per singula a nobis non expo
nitur ut sciendi desiderio
conlocata et querentibus
fructus laboris et deo magis
terii doctrina seruetur

Explicit praefatio euangelii Iohannis Incipiunt brebes eiusdem

I Iohannes testimonium perhibet
de christo dicens non sum dignus
corrigiam calciamenti eius
soluere
II Item Iohannes dicit de ihesu
ecce agnus dei qui tollit pec
cata mundi
III Et ostendit ihesus discipulis
ubi maneret secuti sunt eum
IIII Ubi ihesus de aqua uinum fecit
in chana galileae
V Et eiecit ihesus de templo uen
dentes et dicit domus ora
tionis est domus patris mei
VI Qui non renatus fuerit ex
aqua et spiritu non intrabit in regnum dei
VII Ubi baptizabant Iohannes
et ihesus et dixit iohannes disci
pulis non sum ego christus

149

viii Et secessit ihs a iudea et uenit
in samariam
viiii Sedens super puteum ihs
mulierem samaritanam
petit bibere et dicit discipu
lis alii laborauerunt et uos
in laborem ipsorum introistis
x Omnis propheta sine hono
re est in patria sua et filium
reguli sanauit
xi In porticum salomonis ad
natatoriam piscinam hominē
ab infirmitatem annis xxx
viii sanauit
xii De quinque panes ordiaci et du
obus piscibus in v milia uiror
et uolebant eum tenere in
regem et fugit et uenit ad
discipulos ambulans super
mare et dixit ego sum panis uitae
xiii Cum aliqui de discipulis abi
rent retro dixit ihs petro
numquid et uos uultis abire
xiiii Et dixerunt ad ihm fratres
eius uade hinc in iudeam et
dixit ihs nolite iudicare se
cundum faciem queritis me
et ubi sum non potestis uenire
xv Qui sitit ueniat et bibat sicut
scriptum est
xvi Et adducunt ad ihm mulierē
deprehensam in moechatione
ut eam iudicaret
xvii Et dixit ihs iudaeis cum exalta
ueritis filium hominis cogno
scetis quia ego sum nam ante
abraham ego sum
xviii Caeci a natiuitate linuit oculos
et dixit uade in siloam et lauit
et uidit et tumultuati sunt pharisei
xviiii Ego sum panis uitae qui pono ani
mam meam pro ouibus
xx Dixerunt pharisaei si tu es xps
dic nobis ut lapidabant eum
propter uerbum
xxi Ubi lazarum quarta die resusci tat a mortuis
xxii Et accepit maria unguentum
et unxit pedes ihu et pharisei
uolebant occidere lazarum
xxiii Turbae acceperunt flores pal
marum et dicebant osanna
et dicebat ihs qui animam suā
perdet eam
xxiiii Cum multa turba signa fe
cisset ihs dicebat ego lux
in hunc mundum ueni
xxv Ubi ihs pedes discipulorum lauit
xxvi Et cum exiret iudas ut tra
deret ihm dixit ei ihs quod
facis fac celerius
xxvii Et cum dicit ihs discipulis
diligite uos inuicem petro
dixit ter me negabis ego sum
uia et ueritas
xxviii Si diligitis me precepta mea
custodite et rogabo patrem
et mittet uobis spm ueritatis
xxviiii Ego sum uitis uera et pater
meus agricola est si me dilexis
setis gauderetis quia uado
ad patrem
xxx Uenit hora ut qui uos occi
derit putet se officium dō
facere et tristitiam habe
bitis sed uidebo uos et gau
debit cor uestrum

XXXI ET SUBLEUATIS OCULIS IHS DIXIT
PATER CLARIFICA FILIUM TUUM
XXXII PATER SCE SERUA EOS IN NOMI
NE TUO ID EST DISCIPULOS
XXXIII ET DUXERUNT IHM AD ANNAM
ET AD CAIPHAM ET AD PILATUM
XXXIIII ET DE CRUCE DIXIT IHS DISCIPULO
QUEM DILIGEBAT ECCE MATER TUA
XXXV POST RESURRECTIONEM AP
PARUIT IHS DISCIPULIS ET NON
CREDEBAT THOMAS ET ITERUM
APPARUIT ET INCREPAT EUM
XXXVI ET CUM TERTIO MANIFESTA
RET SE IHS DISCIPULIS AIT
PETRO TER PASCE OUES MEAS
ET SEQUERE ME





IN PRINCIPIO ERAT

VERBUM ET VER
BUM ERAT APUD DEUM
ET DS ERAT VERBUM
HOC ERAT IN PRINCI
PIO APUD DEUM OM
NIA PER IPSUM FACTA
SUNT ET SINE IPSO FAC
TUM EST NIHIL QUOD
FACTUM EST IN IPSO
UITA EST ET UITA ERAT
LUX HOMINUM ET LUX
IN TENEBRIS LUCET ET
TENEBRE EAM NON
CONPREHENDERUNT
FUIT HOMO MISSUS
A DEO CUI NOMEN ERAT
IOHANNES HIC UENIT
IN TESTIMONIUM UT
TESTIMONIUM PER
HIBERET DE LUMINE

ERAT LUX UERA
QUAE INLUMINAT OMNE
HOMINEM UENIENTEM
IN HUNC MUNDUM
IN MUNDO ERAT ET MUN
DUS PER IPSUM FACTUS
EST ET MUNDUS EUM
NON COGNOUIT
IN PROPRIA UENIT ET
SUI EUM NON RECE
PERUNT QUOTQUOT AU
TEM RECEPERUNT EUM
DEDIT EIS POTESTATE
FILIOS DEI FIERI HIS QUI
CREDUNT IN NOMINE
EIUS QUI NON EX SAN
GUINIBUS NEQUE EX UO
LUNTATE CARNIS NEQ
EX UOLUNTATE UIRI SED
EX DEO NATI SUNT

ETUERBU͞CAROFACTU͞
ESTETHABITAUITINNO
BISETUIDIMUSGLORIA͞
EIUSGLORIA͞QUASIUNI
GENITIAPATREPLENU͞
GRATIAETUERITATE
IOHANNESTESTIMONIU͞
PERHIBETDEIPSOET
CLAMATDICENSHICEST
DEQUODIXIQUIPOST
MEUENTURUSESTA͞
TEMEFACTUSESTQUIA
PRIORMEERATETDE
PLENITUDINEEIUSNOS
OMNESACCEPIMUS
GRATIA͞PROGRATIAQUIA
LEXPERMOYSENDATA
ESTGRATIAETUERITAS
PERIHM͞XPM͞FACTAEST
DM͞NEMOUIDITUM
QUA͞NISIUNIGENITUSFI
LIUSQUIESTINSINUPA
TRISIPSEENARRAUIT

ETHOCESTTESTIMONIU͞
IOHANNISQUANDOMISE
RUNTADEU͞IUDEIABHIE
RUSOLYMISSACERDOTES
ETLEUUITASUTINTERRO
GARENTEU͞TUQUISESET
CONFESSUSESTETNON
NEGAUITETCONFESSUS
ESTQUIANONSU͞EGOXPS
ETINTERROGAUERUNT
EU͞QUIDERGOHELIASES
TUETDIXITNONSU͞QUID
ERGOPROPHETAESTUET
RESPONDITNONETDIX
ERUNTEIERGODICNOBIS
QUISESUTRENUNTIE
MUSHISQUIMISERUNT
NOSQUIDDICISDETEIP
SOETAITEGOUOXCLA
MANTISINDESERTODI
RIGITEUIADNI SICUTDIX
ITESAIASPROPHETA
ETQUIMISSIFUERANT
EXPHARISEIS

INTERROGAUERUNT EU(m)
DICENTES QUID ERGO BAP
TIZAS SI TU NON ES XPS NE
Q(ue) HELIAS NEQ(ue) PROPHETA
IO XII / MT XI / MR IIII / L X RESPONDIT EIS IOHAN
NES DICENS EGO QUIDE(m)
BAPTIZO IN AQUA MEDIU(s)
AUTEM UESTRUM STAT QUE(m)
UOS NESCITIS IPSE EST
QUI POST ME UENTURUS
EST QUI ANTE ME FACTUS
EST CUIUS EGO NON SUM DIGNUS
CORRIGIAM CALCIAMENTI
IO XIII / X SOLUERE HAEC IN BETHA
NIA FACTA SUNT TRANS
IORDANEN UBI ERAT IO
HANNES BAPTIZANS
II ALTERA DIE UIDIT IO
HANNES IHM UENIEN
TEM AD SE ET AIT ECCE AG
NUS DI ECCE QUI TOLLIT
IO XIII / MT XI / MR IIII / L X PECCATA MUNDI HIC EST
DE QUO DIXI POST ME UE
NIT UIR QUI ANTE ME FAC
TUS EST QUIA PRIOR ME
ERAT

ET EGO NESCIEBAM EU(m)
SED UT MANIFESTARE
TARETUR IN ISRAHEL PROP
TEREA UENI EGO IN AQUA
I XII / MT XIII / MR II / L XIII BAPTIZANS ET TESTIMO
NIUM PERHIBUIT IOHAN
NES DICENS QUIA UIDI SPM
DESCENDENTEM DE CAELO
QUASI COLUMBAM ET MAN
SIT SUPER EUM ET EGO NES
CIEBAM EUM SED QUI MISIT
ME BAPTIZARE IN AQUA IL
LE MIHI DIXIT SUPER QUE(m)
UIDERIS SPM DESCENDEN
TEM ET MANENTEM SUPER EU(m)
HIC EST QUI BAPTIZAT IN
SPU SCO ET EGO UIDI ET
TESTIMONIUM PERHIBUI
QUIA HIC EST FILIUS DI
I XIII / X ALTERA DIE ITERUM STABAT
IOHANNES ET EX DISCIPU
LIS EIUS DUO RESPICIENS IHM
AMBULANTEM DIXIT ECCE
AGNUS DI ECCE QUI TOLLIT
PECCATA MUNDI ET AUDIE
RUNT EUM DUO

discipuli loquentem et se
cuti sunt ihm
iii Conuersus autem ihs et
uidens eos sequentes
se dixit eis quid quaeritis
qui dixerunt ei rabbi quod
dicitur interpraetatū
magister ubi habitas dicit
eis ihs uenite et uidete
uenerunt et uiderunt
ubi maneret et apud eū
manserunt die illa hora
autē erat quasi decima
erat autē andreas fratē R
simonis petri unus ex du
ob· qui audierant ab ioha N
ne et secuti fuerant ihm
io· xii ii mt· clxv mr· lxxx Inuenit hic primū fratre
l· xciiii suū simonē et dicit ei in
uenimus messiam quod
est interpretatū xps et
adduxit eū ad ihm intu
tus autē eum ihs dixit tu
es simon filius bariona
tu uocaueris cephas qd
interpretatur

I· xviii x petrus In crastinū au
te uoluit exire in gali
leam et proficiscens in
uenit philippū et dicit
ei ihs sequere me erat
autem philippus a beth
saida ciuitate andreae
et petri et inuenit phi
lippus nathanahel et
dicit ei quē scripsit mo
ses in lege et prophetae
inuenimus ihm filium io
seph a nazareth et dix
it ei nathanahel a nazareth
potest aliquid boni es
se dicit ei philippus ue
ni et uide uidens autē
ihs nathanahel uenien
tem ad se et dixit ecce ue
re israhelita in quo do
lus non est dicit ei na
thanahel unde me nos
ti respondit ihs et dix
it ihs et dixit ei priusq̄
philippus te uocaret
cum esses sub ficu

UIDI TE. RESPONDIT
EI NATHANAHEL RABBI
TU ES FILIUS DI TU ES
REX ISRAHEL. RESPON
DIT IHS ET DIXIT EI QUIA
DIXI TIBI UIDI TE SUB FI
CU ESSES SUB ARBO
RE FICUS PROPTEREA
CREDIS MAIORA HIS
UIDEBIS UIDEBITIS
CELU APERTU ET ANGE
LOS DI ASCENDENTES
ET DESCENDENTES
SUPRA FILIU HOMINIS
III ET DIE TERTIA NUPTI
AE FACTAE SUNT IN CHA
NAAN GALILEAE ET ERAT
MATER IHU IBI UOCA
TUS AUTE ERAT IHS ET
DISCIPULI EIUS AD NUP
TIAS ET DEFICIENTE
UINO DICIT MATER IHU
AD EU UINU NON HABENT
ET DICIT EI IHS QUID
MIHI ET TIBI EST MU

LIER NONDUM UENIT HO
RA MEA. DICIT MATER
EIUS MINISTRIS QUOD
CUMQ. DIXERIT UOBIS
FACITE. ERANT AUTE
IBI LAPIDEAE HYDRIAE
SEX POSITAE SECUN
DUM PURIFICATIONE
IUDEORU CAPIENTES
SINGULAS METRETAS
BINAS UEL TERNAS.
DICIT EIS IHS IMPLETE
HYDRIAS AQUA ET IN
PLEUERUNT EAS USQ
AD SUMMUM. ET DICIT
EIS IHS HAURITE NUNC
ET FERTE ARCHITRICLI
NO ET FECERUNT SICUT
DIXIT ILLIS UT AUTE GUS
TAUIT ARCHITRICLINUS
AQUA UINU FACTU ET
NON SCIEBAT UNDE ES
SET MINISTRI AUTE SCI
EBANT QUI HAURIERA
NT AQUAM. UOCAT SPON
SU

ARCHITRICLINUS ET DICIT
ET OMNIS HOMO PRIMU
BONU UINU PONIT ET CU
INEBRIATI FUERINT TUNC
ID QUOD DETERIUS EST
TU UERO SERUASTI BO
NU UINU USQ· ADHUC HOC
FECIT INITIU SIGNORU IHS
IN CHANAAN GALILEAE ET
MANIFESTAUIT GLORIA
SUAM ET CREDIDERUN
IN EU DISCIPULI EIUS
(VIII) POST HOC DESCENDIT
CAPHARNAU IPSE ET
MATER EIUS ET FRATRES
EIUS ET IBI MANSERUN
NON MULTIS DIEBUS
(I) ET PROPE ERAT PASCHA
IUDEORU ET ASCENDIT
HIERUSOLYMAM IHS
(I) ET INUENIT IN TEPLO
UENDENTES BOBES
ET OUES ET COLUMBAS
ET NUMOLARIOS SEDEN
TES ET CU FECISSET QUA
SI FLAGELLUM

DE FUNICULIS EIECIT
OMNES DE TEMPLO
OUES QUOQ· ET BOBES
ET NUMOLARIORU EF
FUDIT AES ET MENSAS
SUBUERTIT ET HIS QUI
COLUMBAS UENDEBA
NT DIXIT AUFERTE ISTA
HINC NOLITE FACERE
DOMU PATRIS MEI DO
(X) MU NEGOTIATIONIS ET RE
MEMORATI SUNT DIS
CIPULI EIUS QUIA SCRIP
TUM EST ZELUS DOMUS
TUAE COMEDIT ME
(II) RESPONDERUNT ER
GO IUDAEI ET DIXERUNT
EI QUOD SIGNU OSTEN
DIS NOBIS QUIA HAEC
(X) FACIS RESPONDIT IHS
ET DIXIT EIS SOLUITE
TEMPLU HOC ET IN TRI
ET IN TRIDUO EXCITABO IL
LUD DIXERUNT ERGO IUDAEI
QUADRAGINTA ET SEX
ANNIS EDIFICATU EST

templum hoc et tu in tri
b· dieb· excitabis illud
ille autem dicebat de tem
plo corporis sui cum er
go resurrexisset a
mortuis rememora
ti sunt discipuli eius
quia hoc dicebat et
crediderunt scriptu
rae et sermoni quem dix
it ihs cum autem es
set hierosolymis
in pascha in die festo
multi crediderunt
in nomine eius uiden
tes signa quae facie
bat ipse autem ihs
non credebat semet
ipsum eis eo quod ip
se nosset omnes et
quia opus ei non erat
ut aliquis testimo
nium perhiberet de
homine ipse autem sci
ebat quid esset in
homine

Erat autem homo ex pha
riseis nicodemus no
mine princeps iudaeoru
hic uenit ad ihm nocte
et dixit ei rabbi scimus
quia a deo uenisti magis
ter nemo enim potest
haec signa facere quae
tu facis nisi fuerit ds cum
eo respondit ihs et dix
it ei amen amen dico tibi
nisi quis natus fuerit de
nuo non potest uidere
regnum di dicit· dicit
ad eum nicodemus quo
modo potest homo
nasci cum sit senex
numquid potest homo
in uentrem matris suae
iterato introire et nas
ci et respondit ihs amen
amen dico tibi nisi quis
renatus fuerit ex aqua
et sps sco non potest
uidere regnum di quod na
tum est de carne caro est

ET QUOD NATUM EST DE
SPU SPS EST QUIA DS SPS
EST NOLI MIRARI QUIA DIX
I TIBI OPORTET UOS DENUO
NASCI SPS UBI UULT SPI
RAT ET UOCEM EIUS AUDIS
SED NON SCIS UNDE UENI
AT ET QUO UADAT SIC EST OM
NIS QUI NATUS EST EX A
QUA ET SPU RESPONDIT
NICODEMUS ET DIXIT EI
QUOMODO POSSUNT HAEC
FIERI RESPONDIT IHS ET
DIXIT EI TU ES MAGISTER
IN ISRAHEL ET HAEC IGNO
RAS AMEN AMEN DICO TIBI
QUIA QUOD SCIMUS LOQUI
MUR ET QUOD UIDIMUS TES
TIFICAMUR ET TESTIMO
NIUM NOSTRU NON ACCI
PITIS SI TERRENA DIXI UO
BIS ET NON CREDITIS QUO
MODO SI DIXERO UOBIS
CAELESTIA CREDITIS DICO
ENIM UOBIS NEMO ASCEN
DIT IN CAELUM

NISI QUI DESCENDIT [DE CAELO] FILI
US HOMINIS QUI EST IN
CAELO ET SICUT MOYSES
EXALTAUIT SERPENTEM
IN DESERTO ITA EXALTA
RI OPORTET FILIUM HO
MINIS UT OMNIS QUI CRE
DIT IN IPSO NON PEREAT
SED HABEAT UITAM AETER
NAM SIC ENIM DILEXIT
DS MUNDUM UT FI
LIUM SUUM UNIGE
NITUM MITTERET UT OM
NIS QUI CREDIDERIT IN
EUM NON PEREAT SED
HABEAT UITAM AETERNAM
NON ENIM MISIT DS FILIUM
SUUM IN MUNDUM UT IU
DICET MUNDUM SED UT
SALUETUR MUNDUS PER
IPSUM QUI CREDIT IN
EUM NON IUDICATUR
QUI ENIM NON CREDIT
IAM IUDICATUS EST QUIA
NON CREDIDIT IN NOMI
NE UNIGENITI

FILII DI HOC EST AUTE
IUDICIUM QUIA LUX UE
NIT IN HUNC MUNDUM ET
DILEXERUNT HOMINES
MAGIS TENEBRAS QUAM
LUCE ERANT ENIM EO
RUM MALA OPERA OMNIS
ENIM QUI MALE AGIT ODIT
LUCEM ET NON UENIT AD
LUCEM UT NON ARGUAN
TUR OPERA EIUS QUIA
IN DEO SUNT FACTA

qui autem facit ueritatem uenit ad lucem ut manifestentur opera eius

POST HAEC UENIT IHS
ET DISCIPULI EIUS IN
IUDEAM TERRAM ET ILLIC
DEMORABATUR CUM EIS
ET BAPTIZABAT ERAT
AUTEM ET IOHANNES
BAPTIZANS IN ENON
IUXTA SALIM QUIA AQUAE
MULTAE ERANT ILLIC
ET UENIEBANT MULTI
ET BAPTIZABANTUR
NONDUM ENIM MIS
SUS ERAT IOHANNES IN
CARCERE

FACTA EST ERGO QUAES
TIO EX DISCIPULIS IOHAN
NIS CUM IUDAEIS DE
PURIFICATIONE ET
UENERUNT AD IOHAN
NEM ET DIXERUNT EI
RABBI QUI ERAT TECUM
TRANS IORDANEN CUI
TU TESTIMONIUM PER
HIBUISTI ECCE HIC BAP
TIZAT ET OMNES UE
NIUNT AD EUM RESPON
DIT IOHANNIS ET DIXIT
NON POTEST HOMO
ACCIPERE QUICQUAM
NISI FUERIT EI DATUM
DE CAELO IPSI UOS TES
TIMONIUM PERHIBETIS
QUOD DIXI QUIA NON
SUM XPS SED QUIA MIS
SUS SUM ANTE ILLUM
QUI HABET SPONSAM
SPONSUS EST AMICUS
AUTEM SPONSI QUI STAT
ET AUDIT EUM GAUDIO
GAUDET

PROPTERUOCĒSPON
SIHOCERGOGAUDIU
MEUMINPLETUMESTILLU
OPORTETCRESCERE
MEAUTEMMINUIQUI
DESURSUMUENITSU
PRAOMNESESTET
QUIDETERRAESTDE
TERRALOQUITURQUI
DECAELOUENITSUPRA
OMNESETQUODUI
DITETAUDIUITHOC
TESTATURETTESTI
MONIUMEIUSNEMO
ACCIPITQUIACCIPIT
EIUSTESTIMONIUMSIG
NAUITQUIADSUERAX
ESTQUEMENIMMISIT
DSUERBADILOQUI
TURNONENIMADMEN
SURADATDSSPM
PATERDILIGITFILIUM
ETOMNIADEDITINMA
NUEIUSQUICREDIT
INFILIUMHABETUITA

AETERNAMQUIAUTEM
NONCREDITNONHA
BEBITUITAMSEDIRADI
MANETSUPEREUM
VIII UTERGOCOGNOUIT
IHSQUIAAUDIERUNT
PHARISEIQUODIHS
PLURESDISCIPULOS
FACITETBAPTIZATPL
USQUAMIOHANNESQUAM
QUAMIHSNONBAPTIZA
RETSEDDISCIPULIEIUS
RELIQUITIUDEAMETA
BIITITERUMINGALILEAM
OPORTEBATAUTEMEU
TRANSIREPERSAMA
RIAMUENITAUTEMIN
CIUITATEMSAMARIAE
QUAEDICITURSYCHAR
IUXTAPRAEDIUMQUOD
DEDITIACOBIOSEPH
FILIOSUOERATAUTEM
IBIFONSIACOB
VIIII IHSERGOFATIGATUS
EXITINERESEDEBAT
superputeum

HORAERATQUASISEXTA
UENITMULIERDESAMA
RIAHAURIREAQUAMETDI
CITEIIHSDAMIHIBIBE
REDISCIPULIENIMEIUS
ABIERANTINCIUITATE
UTCIBOSEMERENTDI
CITERGOEIMULIERILLA
SAMARITANAQUOMODO
TUIUDEUSCUMSISBIBE
REAMEPOSCISQUAECU
SIMMULIERSAMARITA
NANONENIMCOUTUNTUR
IUDEISAMARITANIS·RES
PONDITIHSETDIXITEI
SISCIRESDONUMDEIET
QUISESTQUIDICITTIBIDA
MIHIBIBERETUFORSITAN
PETISSESABEOETDEDIS
SETTIBIAQUAMUIUAM·DI
CITEIMULIERDNENEQ·INQUO
HAURIASHABESETPUTEUS
ALTUSESTUNDEERGOHA
BESAQUAMUIUAMNUM
QUIDTUMAIORESPATRE

NOSTROIACOBQUIDEDIT
NOBISHUNCPUTEUMETIPSE
EXEOBIBITETPECORAEIUS
ETFILIIEIUS·RESPONDIT
IHSETDIXITEIOMNISQUI
BIBITEXAQUAHACSITIET
ITERUMQUIAUTEMBIBERITEX
AQUAQUAMEGODOEINSITIET
INAETERNUMSEDAQUAQUA
EGODOEIFIETINEOFONS
AQUAESALIENTISINUITAMAE
TERNAMDICITADEUMMULI
ERDNEDAMIHIHANCAQUAM
UTNONSITIAMNEQ·
UENIAMHUCHAURIREDI
CITEIIHSUADEUOCAUIRUM
ETUENI·RESPONDITMULI
ERETDIXITNONHABEOUI
RUMDICITEIIHSBENEDIX
ISTIQUIANONHABESUIRU
QUINQ·ENIMUIROSHABUIS
TIETNUNCQUEMHABESNON
ESTTUUSUIRHOCUERE
DIXISTIDICITEIMULIER
DNEUIDEOQUIAPROPHE
TAESTU

PATRESNOSTRIINMONTE
HOCADORAUERUNTETUOS
DICITISQUIAHIERUSOLYMIS
ESTLOCUSUBIADORAREO
PORTETDICITEIIHSMULI
ERCREDEMIHIQUIAUENI
ETHORAQUANDONEQ·IN
MONTEHOCNEQ·INHIERO
SOLYMISADORABITISPATRE
UOSADORATISQUODNESCI
TISNOSADORAMUSQUOD
SCIMUSQUIASALUSEXIU
DAEISESTSEDUENITHORA
ETNUNCESTQUANDO
UERIADORATORESADO
RABUNTPATREMINSPI
RITUETUERITATENAMETPA
TERTALESQUAERITQUIAD
ORENTEUMSPSESTDEUSET
EOSQUIADORANTEUMIN
SPUETUERITATEOPOR
TETADORAREDICITEIMU
LIERSCIOQUIAMESSIASUE
NITQUIDICITURXPSCUMER
GOUENERITILLENOBISAD
NUNTIABITOMNIA

DICITEIIHSEGOSUMQUILO
QUORTECUMETCONTINUO
UENERUNTDISCIPULIE
IUSETMIRABANTURQUIA
CUMMULIERELOQUEBA
TURNEMOTAMENDIX
ITQUIDQUAERISAUTQUID
LOQUERISCUMEA·RELI
QUITERGOHYDRIAM
SUAMMULIERETABIITIN
CIUITATEMETDIXITILLIS
HOMINIBUSUENITEUI
DETEHOMINEMQUIMIHIDI
XITOMNIAQUAECU
QUEFECINUMQUIDIPSE
ESTXPSEXIERUNTER
GODECIUITATEETUE
NIEBANTADEUM·INTERE
ROGABANTEUDISCIPU
LIDICENTESRABBIMAN
DUCAILLEAUTEMDIXIT
EISEGOCIBUMHABEO
MANDUCAREQUEMUOS
NESCITISDICEBANTERGO
DISCIPULIADINUICEM
NUMQUIDALIQUIS

ADTULIT EI MANDUCARE
DICIT EIS IHS MEUS EST
CIBUS UT FACIAM UOLUN
TATEM EIUS QUI ME MI
SIT ET UT P FICI AM O
PUS EIUS NONNE UOS
DICITIS QUOD ADHUC
QUATTUOR MENSES
SUNT ET MESSIS UENIT
ECCE DICO UOBIS LEUA
TE OCULOS UESTROS
ET UIDETE REGIONES
QUIA ALBAE SUNT IAM AD
MESSEM ET QUI METIT
MERCEDEM ACCIPIT ET
CONGREGAT FRUCTUM
IN UI TAM ETER NAM
UT ET QUI SEM NAT SI
MUL GAUDEAT ET QUI ME
TIT IN HOC EST ENIM UER
BUM UERITATIS QUIA ALI
US EST QUI SEMINAT ET
ALIUS EST QUI METIT

EGO MISI UOS METE
RE IN QUO NON LABORAS
TIS ALII LABORAUE
RUNT ET UOS IN LABO
RES EORUM INTROISTIS
EX CIUITATE AUTEM ILLA
MULTI CREDIDERUNT
IN EUM SAMA RITA NORUM
PRO TER UER BUM
MULIERIS TESTIMONI
UM PERHIBENTIS QUIA
DIXIT MIHI OMNIA QUAE
CUMQUE FECI CUM UENIS
SENT ERGO AD ILLUM SA
MARITANI ROGAUE
RUNT EUM UT IBI MANE
RET ET MANSIT IBI DUOS
DIES ET MULTO PLURES
CREDIDERUNT PROP
TER SER MONEM EIUS
MULI ERIQUE DI CEB ANT
QUIA IAM NON PER TUAM LO
QUELLAM CREDIMUS IPSI
ENIM AUDIUIMUS

ETSCIMUSQUIAHIC
ESTUERESALUATOR
MUNDI
POSTDUOSAUTEDI
ESEXIITINDEETABI
ITINGALILEAMIPSEENI
IHSTESTIMONIUPER
HIBUITQUIAPROPHE
TAINPATRIASUAHONO
REMNONHABETCUMER
GOUENISSETINGALI
LEAMEXCIPERUNTEUM
GALILEICUMOMNIAUIDIS
SENTOMNIAQUEFE
CERATHIEROSOLYMIS
INDIEFESTOETIPSIE
NIMUENERANTINDIE
FESTUMUENITERGOI
TERUMINCHANAANGA
LILEAEUBIFECITDE
AQUAUINUMERATAUTE
IBIQUIDAMREGULUSCU
IUSFILIUSINFIRMABA
TUR

CAPHARNAUMHICCUMAU
DISSETQUIAIHSUE
NITAIUDEAINGALILEA
UENITADEUMETROGA
BATEUMUTDESCENDE
RETETSANARETFILIU
EIUSINCIPIEBATENIM
MORIDIXITERGOIHS
ADEUMNISISIGNAETPR
ODIGIAUIDERITISNON
CREDITISDICITADEUM
REGULUSDNEDESCEN
DEPRIUSQUAMMORIA
TURFILIUSMEUSDI
CITEIIHSUADEFILIUS
TUUSUIUITETCREDI
DITILLEHOMOSERMO
NIQUEMDIXITEIIHSET
ABIITIAMAUTEMEODE
SCENDENTESERUIOCCUR
RERUNTETNUNTIA
UERUNTDICENTES
QUIAFILIUSEIUSUIUERET

INTERROGAUIT ERGO HO
RAM AB EIS IN QUA MELIUS
HABUERAT ET DIXERUNT
EI QUIA HERI HORA SEP
TIMA RELIQUIT EUM FE
BRIS COGNOUIT ERGO
PATER QUIA ILLA HORA
ERAT QUA DIXIT EI IHS
FILIUS TUUS UIUIT ET
CREDIDIT IPSE ET DO
MUS EIUS TOTA HOC I
TERUM SECUNDUM SIGNUM
FECIT IHS CUM UENIS
SET A[...] IUDEA IN GALILEA

XI POST HAEC ERAT DIES
FESTUS IUDEORUM ET
ASCENDIT IHS HIEROSO
LYMIS EST AUTEM
HIEROSOLYMIS PROBA
TICA PISCINA QUAE DICI
TUR HEBREICE BETH
SAIDA QUINQ PORTICUS
HABENS IN HIS IACEBAT
MULTITUDO MAGNA
LANGUENTIUM CECORUM
CLAUDORUM ARIDORUM

PARALYTICORUM EXPEC
TANTIUM AQUAE MOTUM
ANGELUS AUTEM SECUNDUM
TEMPUS DESCENDEBAT
IN PISCINAM ET CONTUR
BABAT AQUAM QUICUM
Q ERGO DESCENDISSET
POST MOTIONEM AQUAE
SANUS FIEBAT QUACUMQUE
TENERETUR INFIRMITA
TE ERAT AUTEM QUIDAM
HOMO IBI TRIGINTA ET
OCTO ANNIS HABENS IN
INFIRMITATE SUA HUNC
CUM UIDISSET IHS IACEN
TEM ET COGNOUISSET
QUIA MULTUM IAM TEMPU
RIS HABERET IN LANGUO
RE DICIT EI UIS SANUS FI
ERI ET RESPONDIT ILLE
LANGUIDUS DNE HOMINEM
NON HABEO UT CUM TUR
BATA FUERIT AQUA MIT
TAT ME IN PISCINAM DUM
UENIO EN ALIUS ANTE
EGO
ME DESCENDIT

DICIT EI IHS SURGE TOLLE
GRAUATŪ TUUM ET AM
BULA ET SANUS FACTUS
EST HOMO ET SUSTULIT
GRAUATŪ SUUM ET AM
BULABAT ERAT AUTĒ SAB
BATŪ IN ILLO DIE DICEBANT
ERGO IUDEI ILLI QUI SANUS
FUERAT SABBATŪ EST
NON LICET TIBI TOLLERE
IO XXXVIIII Sol. GRAUATŪ TUUM ET RES
PONDIT EIS QUI ME FE
CIT SANŪ ILLE MIHI DIXIT
TOLLE GRAUATŪ TUUM
AMBULA · INTERROGAUE
RUNT EŪ ERGO · QUIS EST
ILLE HOMO QUI DIXIT TI
BI TOLLE GRAUATŪ TUŪ
ET AMBULA IS AUTĒ QUI
SANUS FUERAT EFFECTUS
NESCIEBAT QUIS ESSET
IHS AUTĒ DECLINAUIT A
TURBA CONSTITUTA IN
LOCO POSTEA INUENIT
EUM IHS IN TEMPLO ET
DIXIT ILLI ECCE SANUS

FACTUS ES IAM NOLI PEC
CARE NE DETERIUS TI
BI ALIQUID CONTINGAT
ABIIT ILLE HOMO ET NUN
TIAUIT IUDEIS QUIA
IHS EST QUI FECIT EŪ
SANŪ PROPTEREA PER
SEQUEBANTUR IUDEI
IHM QUIA HAEC FACIE
BAT IN SABBATO IHS AU
TĒ RESPONDIT EIS PA
TER MEUS USQ· MODO
OPERATUR ET EGO O
PEROR PROP[illegible]TEREA
ERGO MAGIS QUAERE
BANT EŪ IUDEI INTER
FICERE QUIA NON SO
LUM SOLUEBAT SABBA
TUM SED ET PATREM
SUŪ DICEBAT DM̄ AEQUA
LEM SE FACIENS DŌ
RESPONDIT ITAQ· IHS
ET DIXIT EIS AMEN A
MEN DICO UOBIS NON
POTEST FILIUS A SE FA
CERE QUICQUAM

NISI QUOD UIDERIT PA
TREM FACIENTEM QUAE
CUMQUE ENIM ILLE FECER
IT HAEC ET FILIUS SI
MILITER FACIT PAT
ER ENIM DILIGIT FI
LIUM ET OMNIA DE
MONSTRAT EI QUAE IP
SE FACIT ET MAIORA
HIS DEMONSTRAUIT
OPERA UT UOS MI
REMINI SICUT ENIM
PATER SUSCITAT MOR
TUOS ET UIUIFICAT
SIC ET FILIUS QUOS
UULT UIUIFICAT NEQ;
ENIM PATER IUDI
CAT QUEMQUAM SED
IUDICIUM OMNE FI
LIO DEDIT UT OMN
ES HONORIFICENT FI
LIUM SICUT HONORI
FICANT PATREM QUI
NON HONORIFIC
AT

FILIUM NON HONORIFICAT
PATREM QUI MISIT IL
LUM AMEN AMEN DI
CO UOBIS QUIA QUI
UERBUM MEUM AUDIT HA
BET UITAM AETERNAM ET
IN IUDICIUM NON UENIT
SED TRANSIET DE MOR
TE AD UITAM AMEN AM
EN DICO UOBIS QUIA
UENIT HORA ET NUNC
EST QUANDO MORTUI
AUDIENT UOCEM FILII
DI ET QUI AUDIERINT UI
UENT SICUT ENIM PATER
HABET UITAM IN SEMET
IPSO SIC DEDIT ET FI
LIO UITAM HABERE IN
SEMETIPSO ET POTES
TATEM DEDIT EI ET IU
DICIUM FACERE QUIA
FILIUS HOMINIS EST NO
LITE MIRARI HOC QUIA
UENIT HORA IN QUA

OMNES QUI IN MONU
MENTIS SUNT AUDI
ENT UOCĒ FILII DI ET
RESURGENT QUI BO
NA FECERUNT IN RESUR
RECTIONĒ UITAE QUI
AUTĒ MALE EGERUNT
IN RESURRECTIONĒ
IUDICII NON POSSUM A
ME IPSO FACERE QUIC
QUĀ SICUT AUDIO IUDI
CO ET IUDICIUM MEUM
IUSTUM EST QUIA NON
QUAERO UOLUNTATĒ
MEĀ SED UOLUNTATĒ
EIUS QUI ME MISIT
SI EGO TESTIMONI
UM PERHIBEO DE
ME TESTIMONIUM ME
UM NON EST UERUM ALIUS
EST QUI TESTIMONI
UM PERHIBET DE ME
ET SCITIS QUIA UERUM
EST TESTIMONIUM

QUOD PERHIBET
DE ME UOS MISISTIS
AD IOHANNĒ ET TES
TIMONIUM PERHIBU
IT UERITATI EGO AU
TĒ NON AB HOMINE
TESTIMONIUM ACCI
PIO SED HAEC DICO
UT UOS SALUI SITIS
ILLE ERAT LUCERNA
ARDENS ET LUCENS
UOS AUTĒ UOLUIS
TIS EXULTARE AD
HORĀ IN LUCE EIUS
EGO AUTĒ HABEO
TESTIMONIUM MA
IUS IOHANNE OPE
RA ENIM QUAE DEDIT
MIHI PATER UT PER
FICIĀ EA IPSA OPE
RA TESTIMONIUM PER
HIBENT DE ME QUIA
PATER ME MISIT
ET QUI MISIT ME PA
TER

ipse testimoniũ per
xl.iiii III cxii l. cxviii hibet de me. Neque
uocem eius umquã
audistis neque speci
em eius audistis
xl.v X sol. Et uerbum eius non
habetis in uobis ma
nentem quia quem mi
sit ille huic uos non
creditis scrutami
ni scripturas in qui
b· putatis uos uitam ha
bere et ipsae sunt
quae testimoniũ per
hibent de me et non
uultis uenire ad me
ut uitã habeatis. Glo
riam ab hominib· non
accipio sed cognoui
uos quia dilectionẽ dĩ
non habetis in uobis
ego ueni in nomine
patris mei et non ac
cipistis me si alius
uenerit in nomine suo
illum accipietis

quomodo potestis uos
credere qui gloriã ab
inuicem accipitis et glo
riã quae ab illo solo est
dõ non quaeritis noli
te ergo putare quia
ego accuso uos apud
patrẽ est qui uos accu
set moyses in quo uos
speratis si enim crederi
tis moysi crederitis for
sitan et mihi de me eni
ille scripsit si autem illi
us litteris non credi
tis quomodo uerbis
meis credetis
xl.vi XII xxviii xxvii l. xv Post haec abiit ih̄s
tran mare galileae cil
lius tiberiadis seq
batur autẽ illum mul
titudo magna quia ui
debant signa quae fa
ciebat in his qui infir
xl.vii III cxl.vii l. xcii mabantur. Abiit ergo
in montẽ ih̄s et ibi se
debat cũ discipulis suis

ꝑ xl.viii / ꝯ cclxxv / ꝯ cxl.vi / L ccl.x ERAT AUTĒ PROXIMUS PAS
CHA DIES FESTUS IUDEORŪ
ꝑ xl.viii / ꝯ cxl.viii / ꝯ Lx.iiii / L xciii CŪ ELEUASSET ERGO OCU
LOS IHS ET UIDISSET QUIA
MULTITUDO MAXIMA UE
NIT AD EUM AIT PHILIPPO
UNDE EMEMUS PANES
UT MANDUCENT HII HOC
AUTĒ DICEBAT TEMPTANS
EUM IPSE ENIM SCIEBAT
QUID ESSET FACTURUS
RESPONDIT EI PHILIPPUS
DUCENTORUM DENARIO
RUM PANES NON SUFFICI
UNT EIS UT UNUSQUISQ;
MODICUM ACCIPIAT DICIT
EI UNUS EX DISCIPULIS EI
US ANDREAS FRATER SIMO
NIS PETRI EST PUER UNUS
HIC QUI HABET QUINQ; PA
NES ORDIACIOS ET DUOS
PISCES SED HAEC QUID SŪT
INTER TANTOS DIXIT ER
GO IHS FACITE HOMINES
DISCUMBERE ERAT AUTĒ
FENUM MULTUM IN LOCO

DISCUBUERUNT ERGO
UIRI NUMERO QUASI
QUINQ; MILIA ACCEPIT
ERGO IHS PANES ET
GRATIAS AGENS DISTRI
BUIT DISCUMBENTI
BUS SIMILITER ET DE
PISCIB; QUANTUM UOLE
BANT QUIBUS SATURA
TIS DIXIT DISCIPULIS
SUIS COLLIGITE QUAE
SUPERAUERUNT FRAG
MENTA NE PEREANT
COLLIGERUNT ERGO ET
INPLEUERUNT COPHINOS
XII EX ILLIS U PANIB; OR
DIACIIS QUAE SUPER
FUERANT EX HIS QUI
MANDUCAUERUNT
ꝑ L / sol. ILLI ERGO HOMINES CŪ
UIDISSENT QUOD FE
CIT SIGNUM DICEBANT
QUIA HIC EST UERE PRO
PHETA QUI IN HUNC MUN
DUM UENIT IHS

IHS AUTEM CUM COGNO
UISSET QUIA UENTURI essent
ERANT UT RAPERENT EUM
ET FACERENT SIBI REGU
RE GE FUGIT ITERU
IN MONTEM IPSE SOLUS
ET CUM SERO FACTUM ES
SET DESCENDERUNT
DISCIPULI EIUS AD MARE
ET CUM ASCENDISSENT
NAUEM UENERUNT
TRANS MARE IN CAPH
ARNAUM ET TENEBRE
IAM FACTAE ERANT ET
NON UENERAT AD EOS
IHS MARE AUTEM UEN
TO MAGNO FLANTE IN
SURGEBAT CUM REMI
GASSENT ERGO QUASI
AD STADIA UIGINTI
QUINQUE UEL TRI
GINTA UIDENT IHM AM
BULANTEM SUPER MA
RE ET PROXIMUM NA
UI FIERI ET TIMU
ERUNT

ILLE AUTEM DIXIT EIS EGO
SUM NOLITE TIMERE UOLU
ERUNT ERGO ACCIPERE
EUM IN NAUEM ET CONFES
TIM FUIT NAUIS AD TER
RAM QUAM IBANT ALTERA DIE
TURBA QUAE STABAT TRANS
MARE UIDIT QUIA NAUI
CULA ALIA NON ERAT IBI
NISI UNA ET QUIA NON
INTROISSET CUM
DISCIPULIS SUIS
IHS IN NAUEM SED SOLI
DISCIPULI EIUS ABIE
RANT ALIAE UERO SU
PERUENERUNT NAUES
A TIBERIADE IUXTA LO
CUM UBI MANDUCAUE
RUNT PANEM GRATIAS
AGENTES DOMINO CUM ERGO
UIDISSET TURBA QUIA
IHS NON ESSET IBI NE
QUE DISCIPULI EIUS AS
CENDERUNT NAUICU
LAS ET UENERUNT CA
PHARNAUM

querentes ihm et cum
inuenissent eum trans
mare dixerunt ei rab
bi quando huc uenis
ti respondit eis ihs
et dixit eis amen amen
dico uobis queritis
me non quia uidistis
signa sed quia man
ducastis de panibus et
saturati estis opera
mini non cibum qui perit
sed qui permanet in
uitam aeternam quem fili
us hominis uobis dabit
hunc enim pater signa
uit qui est ds dixerunt
ergo ad eum quid faci
emus ut operemur
operemur opera di
respondit ihs et dixit
eis hoc est opus di ut
credatis in eum quem mi
sit ille dixerunt ergo
ei quod ergo facis tu

ut uideamus et cre
damus tibi quid ope
raris patres nostri
manducauerunt
manna in deserto
sicut scriptum est
panem de caelo dedit
eis manducare dix
it ergo eis ihs amen
amen dico uobis
non moses dedit
uobis panem de caelo
sed pater meus dat
uobis panem de cae
lo uerum panis enim
di est qui descen
dit de caelo et uitam
dat huic mundo
dixerunt ergo ad
eum domine da nobis hunc
panem dixit autem eis ihs
ego sum panis uitae
qui uenit ad me non
esuriet et qui cre
dit in me non sitiet

UMQUĀSEDDIXIUOBIS
QUIAETUIDISTISMEET
NONCREDIDISTISOM
NEQUODDATMIHIPA
TERADMEUENIET
ρ l.vi X sol. ETEUMQUIUENITAD
MENONEICIOFORAS
QUIADESCENDIDECAE
ρ l.vii I ccxxvi clxxvi l. cclxxxii LONONUTFACIAUOLŪ[N]
TATEMEASEDUOLUN
TATEEIUSQUIMISIT
ρ l.viii X sol. MEHAECESTAUTĒ
UOLUNTASEIUSQUIMI
SITMEPATRISUTOM
NEQUODDEDITMIHI
NONPERDĀEXEOQUIC
QUĀSEDRESUSCITĒ
ILLUDINNOUISSIMODIE
HAECESTENIMUOLUN
TASPATRISMEIQUI
MEMISITUTOMNIS
QUIUIDETFILIUMETCRE
DITINEUMHABEATUITĀ
AETERNĀETRESUSCI
TABOEUMINNOUISSI
ρ l.viiii I cxlii l. l. xviiii MODIEMURMURA
BANTERGOIUDAEIDEILLO

QUIADIXITEGOSUMPANIS
QUIDECAELODESCENDI
ETDICEBANTNONNEHIC
ESTIHSFILIUSIOSEPH
CUIUSNOSNOUIMUSPA
TREMETMATREMQUOMODO
ERGODICITHICQUIAEGO
ρ lx X sol. DECAELODESCENDIRES
PONDITERGOIHSETDIX
ITEISNOLITEMURMURA
REINĪNUICĒNEMOPO
TESTUENIREADMENI
SIPATERQUIMISITME
TRAXERITEUMETEGORE
SUSCITABOEUMNOUISSI
MADIESCRIPTUMESTENIM
INPROPHETISETERUNT
OMNESDOCEBILESDI
OMNISQUIAUDIUITAPA
TREETDIDICITUENITAD
ρ lxi IIII cxii l. cxiiii MENONQUIAPATREMQUIS
QUĀUIDITNISIISQUIEST
ABDEOHICUIDITPATRĒ
ρ lxii X sol. AMENAMENDICOUO
BISQUICREDITINMEHA
BETUITAMAETERNAM

lxiii cclxxxv clxv L cclxvi EGO SUM PANIS UITAE
lxiiii sol. PATRES UESTRI IN DESER
TO MANDUCAUERUNT
MANNA ET MORTUI SUNT
HIC EST AUTEM PANIS QUI
DE CAELO DESCENDIT
UT SI QUIS EX IPSO MANDU
CAUERIT NON MORIATUR
lxv cclxxxiiii clxv L cclxvi EGO SUM PANIS UIUUS QUI
DE CAELO DESCENDI SI QUIS
MANDUCAUERIT EX HOC
PANE UIUET IN AETERNU(M)
ET PANIS QUEM EGO DABO
CARO MEA EST PRO MUN
lxvi sol. DI UITA LITIGABANT ER
GO IUDAEI AD INUICEM DICEN
TES QUOMODO POTEST
HIC NOBIS CORPUS SUU(M)
DARE MANDUCARE ET A
IT IHS AMEN AMEN DICO
UOBIS NISI MANDUCAUE
RITIS CARNEM FILII HOMI
NIS ET BIBERITIS EIUS SAN
GUINEM NON HABEBITIS UI
TAM IN UOBIS QUI MANDU
CAT MEAM CARNEM

ET BIBIT MEUM SANGUI
NEM HABET UITAM AETER
NAM ET EGO RESUSCITA
BO EUM IN NOUISSIMO DIE
lxvii cclxxxv clxv L cclxvi CARO ENIM MEA UERE
EST CIBUS ET SANGUIS
MEUS UERE EST POTUS
lxviii sol. QUI MANDUCAT MEAM
CARNEM ET BIBIT MEUM
SANGUINEM IN ME MANET
ET EGO IN ILLO SICUT MI
SIT ME PATER UIUENS
ET EGO UIUO PROPTER
PATREM ET QUI MANDU
CAT ME ET IPSE UIUET
PROPTER ME HIC EST
PANIS QUI DE CAELO DE
SCENDIT NON SICUT
MANDUCAUERUNT PA
TRES UESTRI MANNA
ET MORTUI SUNT QUI
MANDUCAT HUNC PANE(M)
UIUET IN AETERNUM
HAEC DIXIT IN SYNAGO
GA DOCENS SABBATO
IN CAPHARNAUM

XIIII MULTI ERGO AUDIEN
TES EX DISCIPULIS EIUS
DIXERUNT DURUS EST
HIC SERMO ET QUIS PO
TEST EUM AUDIRE COG
NOUIT AUTEM APUD SE
MET IHS QUOD MURMURA
RENT DISCIPULI EIUS
ET DIXIT EIS HOC UOS
SCANDALIZAT SI ER
GO UIDERITIS FILIUM HO
MINIS ASCENDENTEM
UBI ERAT PRIUS SPS EST
QUI UIUIFICAT NAM CARO
NIHIL PRODEST UER
BA QUAE EGO LOCUTUS
SUM UOBIS SPS ET UITA
SUNT SED SUNT QUIDAM
EX UOBIS QUI NON CRE
DUNT SCIEBAT ENIM AB
INITIO IHS QUI ESSENT
CREDENTES ET QUIS TRA
DITURUS ESSET ET DI
CEBAT PROPTER

EA DIXI UOBIS QUIA NE
MO POTEST UENIRE AD
ME NISI FUERIT EI DATUM
A PATRE MEO EX HOC ER
GO MULTI DISCIPULO
RUM EIUS ABIERUNT RE
TRO ET IAM NON CUM ILLO
NON AMBULABANT DIX
IT ERGO IHS AD DUODE
CIM DISCIPULOS NUMQUID
ET UOS UULTIS ABIRE
RESPONDIT ERGO EI SI
MON PETRUS DNE AD
QUEM IBIMUS UERBA
UITAE AETERNAE HA
BES ET NOS CREDIMUS
ET COGNOUIMUS QUIA
TU ES XPS FILIUS DEI
RESPONDIT EI IHS NON
NE EGO UOS DUODECIM
ELEGI ET UNUS EX UO
BIS DIABULUS EST DICE
BAT AUTEM DE IUDA SI
MONIS CARIOTH HIC ENIM
INCIPIEBAT TRADERE EUM

XLIII POSTHAECAMBULABAT
IHS INGALILEANONENIM
UOLEBATINIUDEAAMBU
LAREQUIAQUEREBANT
EUMIUDEIINTERFICERE
ERATAUTEMINPROXIMO
DIESFESTUSIUDEORUM
SCENOPEGIA·DIXERUNT
ERGOADEUMFRATRESEI
USTRANSIHINCETUA
DEINIUDEAMUTETDISCI
PULITUIUIDEANTOPE
RAQUAEFACISNEMO
INOCCULTOALIQUIDFA
CITETQUERITIPSEIN
PALAMESSESIHAECFA
CISMANIFESTATEIPSUM
HUICMUNDONEQ·ENIM
FRATRESEIUSCREDEBANT
INEUM·DICITERGOEIS
IHS TEMPUSMEUMNON
DUMUENITTEMPUSAUTEM
UESTRUMSEMPERESTPA
RATUMNONPOTESTMUN
DUSODISSEUOSMEAU
TEMODIT

QUIAEGOTESTIMO
NIUMPERHIBEODEIL
LOQUIAOPERAEIUS
MALASUNTUOSAS
CENDITEADDIEMFESTUM
EGONONASCENDO
ADDIEMFESTUMHUNC
QUIATEMPUSMEUMNON
DUMESTINPLETUMHAEC
CUMDIXISSETIPSEMAN
SITINGALILEAUTAU
TEMASCENDERUNTFRA
TRESEIUSTUNCET
IPSEASCENDITADDI
EMFESTUMNONMA
NIFESTESEDQUASI
INOCCULTOIUDEIER
GOQUEREBANTIN
DIEFESTOETDICE
BANTUBIESTILLE
ETMURMURDEIL
LOERATINTURBAQUI
DAMENIMDICEBANT
QUIABONUSESTALII
AUTEMDICEBANTNON
SEDSEDUCITTURBAS

NEMOTAMENPALAMLO
QUEBATURDEILLOPROP
TERMETUMIUDEORUMIAM
AUTEMDIEFESTOME
DIANTEASCENDITIHS
INTEMPLUMETDOCEBAT
ETMIRABANTURIUDEI
DICENTESQUOMODO
HICLITTERASSCITCUMNON
DIDICERITRESPONDIT
IHS ETDIXITEISMEA
DOCTRINANONESTMEA
SEDEIUSQUIMISITME
SIQUISUOLUERITUOLUN
TATEMEIUSFACERECOG
NOSCETDEDOCTRINA
UTRUMEXDEOESTANE
GOAMEIPSOLOQUAR
QUIASEMETIPSOLOQUI
TURGLORIAMPROPRIAM
QUERITQUIAUTEMQUE
RITGLORIAMEIUSQUIMI
SITILLUMHICUERAXEST
ETIUSTITIAINILLONONEST
NONNEMOSESDEDIT
UOBISLEGEM

ETNEMOEXUOBISFA
CITLEGEMQUIDMEQUE
RITISINTERFICERE
RESPONDITTURBAETDIX
ITDAEMONIUMHABES
QUISTEQUERITINTER
FICERERESPONDIT
IHS ETDIXITEISUNUM
OPUSFECIETOMNES
MIRAMINIPROPTEREA
MOSESDEDITUOBIS
CIRCUMCISIONEMNONQUIA
EXMOSESTSEDEX
PATRIBUSETINSABBATO
CIRCUMCIDITISHOMINEM
SICIRCUMCISIONEMAC
CEPITHOMOINSABBA
TOUTNONSOLUATURLEX
MOSIMIHIINDIGNAMI
NIQUIATOTUMHOMINEM
SANUMFECIINSABBATO
NOLITEIUDICARESECUN
DUMFACIEMSEDIUSTUM
IUDICIUMIUDICATEDICE
BANTERGOQUIDAMEXIU
DEISNONNE

hic est quē querunt in
terficere et ecce palā lo
quitur et nihil ei dicunt
numquid uere cogno
uerunt principes quia
hic est xps sed hunc
scimus unde est xps
autē cum uenerit ne
ϛ lxxviii / iii / l. cxviiii mo scit unde sit Cla
mabat ergo docens in
templo ihs dicens et
me nostis et unde sī
scitis et a me ipso nō
ueni sed est uerus qui
me misit quē uos nes
citis ego scio eū et si
dixero quia nescio eū
ero similis uobis men
dax et scio eū quia ab ip
so sū et ipse me misit
ϛ lxxviii / i / ... / l. cxxxviiii Quaerebant ergo eū
adprehendere et ne
mo misit in illū manus
quia nondū uenerat
ϛ lxxviiii / sol. x hora eius De turba au
tem multi crediderunt

in eū et dicebant xps
cum uenerit numquid plu
ra signa faciet quā que
hic fecit Audierunt
pharisaei turbam mur
ϛ lxxviii / i / ... / l. cclxxxi murantem de illo Et
miserunt principes
et pharisaei ministros
ut adprehenderent
ϛ lxxx / iii / ... / ... cl. viii eū Dixit ergo eis ihs ad
huc modicum tempus
uobiscum sum et uado
ϛ lxxx / sol. x ad eum qui me misit Quae
retis me et non inue
nietis et quo ego ua
do uos non potestis
uenire Dixerunt er
go iudaei quo hic iturus
est ad semetipsos
quia non inuenie
mus eū numquid in
dispersione gentiū
iturus est et doce
re gentes quis est
hic sermo que dixit

quaeritis me et non
inuenietis et ubi
sum ego uos non po
testis uenire
In nouissimo autem
die illo magno fes
tiuitatis stabat
ihs et clamabat di
cens quis sitit ueni
at ad me et bibat
qui credit in me
sicut dicit scrip
tura flumina de
uentre eius fluent
aquae bibae hoc
autem dicebat de
spu quem acceptu
ri erant creden
tes in eum non dum e
rat sps datus quia
ihs non dum fuerat
glorificatus ex il
la turba cum audis
sent hos sermones
eius dicebant hic
est uere propheta.

alii dicebant hic est
xps quidam autem di
cebant num quid a
galilea xps uenit
nonne scriptura
dicit quia ex semi
ne dauid et a beth
leem castella ubi
erat dauid uenit xps
dissentio itaque fac
ta est in turba prop
ter eum quidam autem
ex ipsis uolebant ad
prehendere eum
sed nemo misit in il
lum manus uenerunt
ergo ministri ad
pontifices et pha
riseos quibus illi dix
erunt quare non ad
duxistis eum. Respon
derunt ministri
numquam sic locutus
est homo sicut hic
loquitur. Respon
derunt pharisei

NUMQUIDALIQUISEX
PRINCIPIB·CREDIDIT
INEUMAUTEXPHARISE
ISSEDTURBAHAEC
QUENONNOUITLEGĒ
MALEDICTISUNTDI
CITNICODEMUSAD
EOSILLEQUIUENITAD
IHM NOCTEQUIUNUS
ERATEXIPSIS·NUMQUID
LEXNOSTRAIUDICAT
HOMINENISIAUDIE
RITABIPSOPRIUS
ETCOGNOUERITQUID
FACIATRESPONDERT
ETDIXERUNTEINUMQUID
ETTUGALILEUSESSC
RUTARESCRIPTURAS
ETUIDEQUIAPROPHE
TAAGALILEANONSUR
GITETREUERSISUNT
UNUSQUISQ·INDOMU
XVI **IHSAUTĒASCENDIT**
INMONTEOLEUETI
ETDILUCULOITERŪ
UENITINTEMPLŪ

ETOMNISPOPULUS
UENITADEUETSE
DENSDOCEBATEOS
ADDUCUNTAUTĒSC
RIBAEETPHARISEI
MULIEREINADULTE
RIODEPREHENSA
ETSTATUERUNTEA
INMEDIOETDIXERUNT
EIMAGISTERHAEC
MULIERMODODE
PREHENSAESTIN
ADULTERIOINLEGE
AUTĒMOSESMAN
DAUITNOBISHUIUS
CEMODILAPIDARE
TUERGOQUIDDES
HAECAUTĒDICEBANT
TEMPTANTESEUUT
POSSENTEUACCUSA
RE**IHS**AUTEINCLINA
NSSEDEORSUMDIGI
TOSCRIBEBATINTER
RACUMAUTEPERSE
UERARENTINTERRO
GANTESEUM

EREXIT SE ET DIXIT EIS
QUIS SINE PECCATO EST
UESTRU PRIMUS IN IL
LA LAPIDEM MITTAT ET
ITERU SE INCLINANS SCRI
BEBAT IN TERRA AUDI
ENTES AUTEM ILLI UNUS
POST UNU EXIEBANT
INCIPIENTES A SENIO
RIB ET RELICTUS EST
SOLUS IHS ET MULIER
IN MEDIO STANS ERI
GENS AUTEM SE IHS
DIXIT EI MULIER UBI
SUNT QUI TE ACCUSANT
NEMO TE CONDEMNA
UIT QUAE DIXIT NEMO
DNE DIXIT AUTEM EI IHS
NEC EGO TE CONDEMNA
BO UADE ET AMPLIUS
NOLI PECCARE ITERU
ERGO LOCUTUS EST EIS
IHS DICENS EGO SUM LUX
MUNDI QUI SEQUITUR
ME NON AMBULABIT
IN TENEBRIS

SED HABEBIT LUMEN
UITAE DIXERUNT ER
GO EI PHARISAEI TU DE
TE TESTIMONIU PER
HIBES TESTIMONIU
TUU NON EST UERUM
RESPONDIT IHS ET DIX
IT EIS ET SI EGO TESTIMO
NIU PERHIBEO DE ME
IPSO UERU EST TESTI
MONIU MEUM QUIA
SCIO UNDE UENI ET QUO
UADO UOS AUTEM NES
CITIS UNDE UENIA ET
QUO UADAM UOS SE
CUNDU CARNEM IUDICA
TIS EGO NON IUDICO QUE
QUAM ET SI IUDICO EGO
IUDICIU MEUM UERU
EST QUIA SOLUS NON
SUM SED EGO ET QUI ME
MISIT PATER ET IN LE
GE UESTRA SCRIPTU
EST QUIA DUORU HOMI
NU TESTIMONIU UERU
EST

EGOSUMQUITESTIMONI
UMPERHIBEODEMEIP
SOETTESTIMONIUM
PERHIBETDEMEQUI
MISITMEPATERDICE
BANTERGOEIUBIEST
PATERTUUS ETRESP
ONDIT IHS NEQ·MENOS
TISNEQ·PATREMMEU
SIENIMMESCIRETIS
ETPATREMMEUMUTIQ·
SCIRETIS HAECUERBA
LOCUTUSEST IHS INGA
ZOPHYLACIODOCENS
INTEMPLOETNEMOEU
PRAEHENDITEUMQUIA
NONDUMUENERATHORAEIUS
XIIII DIXITERGOITERUM
IHS EGOUADOETQ·RI
TISMEETINPECCATO
UESTROMORIEMINI
QUOEGOUADOUOSNON
POTESTISUENIREDI
CEBANTERGOIUDAEINU
QUIDINTERFICIETSE
IPSUM QUIADICIT

QUOEGOUADOUOS
NONPOTESTISUENI
REETDICEBATEISUOS
DEORSUMESTISEGO
DESUPERNISSUMUOS
DEHOCMUNDOESTIS
EGONONSUMDEHOC
MUNDODIXIERGOUO
BISQUIAMORIEMINI
INPECCATISUESTRIS
SIENIMNONCREDIDE
RITISQUIAEGOSUM
MORIEMINIINPECCATIS
UESTRIS DICEBANT
ERGOEITUQUISES
DIXITEIS IHS INITIUM
QUODETLOQUORUO
BISMULTAHABEODE
UOBISLOQUIETIU
DICARESEDQUIMI
SITMEUERAXESTET
EGOQUAEAUDIUIAB
EOLOQUORINHOCMUN
DOETNONCOGNOUE
RUNTQUIAPATREEIDI
CEBAT

ŌM DIXIT ERGO EIS
IHS CŪ EXALTAUERI
TIS FILIU HOMINIS
TUNC COGNOSCETIS
QUIA EGO SŪ ET A ME
IPSO FACIO NIHIL SED
SICUT DOCUIT ME PA
TER HAEC LOQUOR
ET QUI ME MISIT ME
CŪ EST NON RELIN
QUIT ME SOLŪ QUIA
EGO QUAE PLACITA
SUNT EI FACIO SEM
PER HAEC ILLO LOQUEN
TE MULTI CREDIDE
RUNT IN EŪ DICEBAT
ERGO IHS AD EOS QUI
CREDIDERUNT EI IU
DEIS SI UOS PERMAN
SERITIS IN UERBO
MEO UERE DISCIPU
LI MEI ESTIS ET COG
NOSCETIS UERITA
TĒ ET UERITAS LIBE
RABIT UOS RESPON
DERUNT EI SEMEN
ABRAHAE SUMUS ET
NEMINI SERUIUIMUS
UMQUAM QUOMODO
TU DICIS LIBERI ERI
TIS RESPONDIT EIS
IHS AMEN AMEN DI
CO UOBIS QUIA OM
NIS QUI FACIT PECCA
TUM SERUUS EST PEC
CATI SERUUS AUTĒ
NON MANET IN DO
MO IN AETERNŪ FILI
US MANET IN AETER
NŪ SI ERGO FILIUS UOS
LIBERAUERIT UERE
LIBERI ERITIS SCIO
QUIA FILII ABRAHAE
ESTIS SED QUAERITIS
ME INTERFICERE QUIA
SERMO MEUS NON CA
PIT IN UOBIS EGO QUOD
UIDI APUD PATREM
MEUM LOQUOR ET UOS
QUAE UIDISTIS APUD
PATRĒ UESTRŪ FACITIS

RESPONDERUNTETDIX
ERUNTEIPATERNOS
TERABRAHĀESTDICIT
EISIHSSIFILIIIABRA
HAEESTISOPERAAB
RAHAEFACERETISNŪC
AUTĒQUERITISMEIN
TERFICEREQUIUERI
TATĒLOCUTUSSUMUO
BISQUĀAUDIUIADŌ
HOCABRAHĀNONFE
CITUOSFACITISOPE
RAPATRISUESTRIDIX
ERUNTERGOEINOS
EXPROSTITUTIONE
NONSUMUSNATIUNŪ
PATREHABEMUSDM̄
DIXITERGOEISIHSSI
DSPATERUESTERESSET
DILIGERETISUTIQ·ME
EGOENIMEXDŌPROCES
SIETUENINEQ·ENIMA
MEIPSOUENISEDIL
LEMEMISITQUARELO
QUELLĀMEAMNONCO
NOSCETISQUIANON

POTESTISAUDIRESER
MONĒMEUMUOSEX
PATREDIABOLOESTIS
ETDESIDERIAPATRIS
UESTRIUULTISFACE
REILLEHOMICIDAFU
ITABINITIOETINUE
RITATENONSTETIT
QUIANONESTUERITAS
INEOCUMLOQUITUR
MENDACIUMEXSUISPRO
PRIISLOQUITURQUIA
MENDAXESTSICUT
ETPATEREIUSEGO
QUIAUERITATĒDICO
NONCREDIDISTISMI
HIQUISEXUOBISAR
GUETMEDEPECCA
TOSIUERITATĒDICO
QUAREUOSNONCRE
DITISMIHIQUIEXDŌ
ESTUERBADĪAUDIT
PROPTEREAUOSNON
AUDISTISQUIAEX
DŌNONESTIS·RES
PONDERUNTIUDEI

ETDIXERUNTEINONNE
BENENOSDICIMUSQUIA
SAMARITANUSESTUET
DAEMONIUHABESRE
SPONDITIHSEGODAE
MONIUNONHABEOSED
HONORIFICOPATREMMEU
ETUOSMENONHONO
RIFICATISEGOAUTEMNONQUAE
ROGLORIAMMEAMEST
QUIQUAERATETIUDICET
AMENAMENDICOUO
BISSIQUISSERMONEM
MEUMSERUAUERITMOR
TENONUIDEBITINAE
TERNUDIXERUNTER
GOIUDEINUNCCOGNO
UIMUSQUIADAEMONI
UMHABESABRAHAMMOR
TUUSESTETPROPHE
TAEETTUDICISSIQUIS
SERMONEMMEUMSER
UAUERITNONGUSTA
BITMORTEMINAETER
NUMNUMQUIDTUMA
IORES

PATRENOSTROABRA
HAMQUIMORTUUSEST
ETPROPHETAEMOR
TUISUNTQUEMTEIPSUM
FACISRESPONDITIHS
SIEGOCLARIFICEMEIPSUM
GLORIAMEANIHILEST
ESTPATERMEUSQUI
GLORIFICATMEQUEMUOS
DICITISQUIADSNOSTER
ESTETNONCOGNOUIS
TISEUMEGOAUTEMSCI
OEUMETSIDIXEROQUIA
NONSCIOEUMEROSIMI
LISUOBISMENDAXSED
SCIOEUMETSERMONEM
EIUSSERUOABRAHAM
PATERUESTEREXUL
TAUITUTUIDERETDI
EMMEUMUIDITET
GAUISUSESTDIXERUNT
ERGOIUDAEIADEUMQUIN
QUAGINTAANNOSNON
DUMHABESETABRA
HAMUIDISTIDIXITEIS

ihs amen amen dico
uobis et antea abrahã
ego sum tulerunt er
go lapides ut iactarent
in eum ihs autem absc
ondit se et exiit de tẽplo
XVIIII Et praeteriens uidit
hominẽ cecũ a natiui
tate et interrogaue
runt eum discipuli ei
us rabbi quis peccauit
hic aut parentes eius
ut cecus nasceretur
respondit ihs neq· hic
peccauit neq· paren
tes sed ut manifeste
tur opera di in illo me
oportet operari ope
ra eius qui me misit
donec dies est uenit
nox quando nemo po
test operari quamdiu
in hoc mundo sum lux
sum huius mundi haec
cũ dixisset expuit
in terram

et fecit lutum ex spu
to et linuit lutum su
per oculos eius et
dixit ei uade laua in
natatoria siloae qđ
interpretatur mis
sus abiit ergo et la
uit et uenit uidens
uicini ergo eius et
qui uiderunt eũ pri
us quia mendicus e
rat dicebant nonne
hic est qui sedebat
et mendicabat alii
dicebant quia hic
est alii autẽ nequa
quã sed similis est
eius ille hō dicebat
quia ego sum diceba
nt ergo ei quomo
do ergo aperti sunt
tibi oculi respon
dit ille homo qui di
citur ihs lutum fecit
et unxit oculos me
os et dixit mihi

UADE AD NATATORIĀ SILOE
ET LAUI ET ABII ET LAUI
ET UIDI DIXERUNT ERGO
EI UBI EST ILLE AIT NES
CIO ADDUCUNT EUM AD PHA
RISEOS QUI CAECUS FU
ERAT ERAT AUTEM SABBA
TUM QUANDO LUTUM FECIT
IHS ET APERUIT OCULOS
EIUS ITERUM ERGO INTER
ROGABANT EUM PHARI
SEI QUOMODO UIDISSET
ILLE AUTEM DIXIT EIS
LUTUM POSUIT MIHI SU
PER OCULOS ET LAUI ET
ECCE UIDEO DICEBĀT
ERGO QUIDAM EX PHA
RISEIS NON EST HIC HO
MO A DŌ QUIA SABBATŪ
NON CUSTODIT ALII
DICEBANT QUOMODO
POTEST HOMO PECCA
TOR HAEC SIGNA FACERE
ET SCISMA ERAT IN EIS DI
CUNT ERGO TU QUID DICIS
DE EO QUI APERUIT OCULOS

TUOS ILLE AUTĒ DIXIT QUIA
PROPHETA EST NON CRE
DIDERUNT ERGO IUDAEI
DE ILLO QUI CAECUS FUISSET
ET UIDISSET DONEC UOCA
UERUNT PARENTES EI
US ET INTERROGAUERUNT
EOS DICENTES HIC EST
FILIUS UESTER QUEM UOS
DICITIS QUIA CAECUS NA
TUS EST QUOMODO ER
GO NUNC UIDET RESPŌN
RESPONDERUNT EIS
PARENTES EIUS ET DIXERŪ
SC MUS QUIA FILIUS HIC EST
NOSTER ET QUIA CAECUS
NATUS EST QUOMODO
AUTĒ NUNC UIDEAT NES
CIMUS AUT QUIS APERU
IT OCULOS EIUS NOS
NESCIMUS IPSUM INTER
ROGATE AETATĒ HABET IP
SE PRO SE LOQUATUR HAEC
DIXERUNT PARENTES EI
US QUIA TIMEBANT IUDAE
OS IAM ENIM CONSPIRAUERĀT.

IUDEIUTSIQUISEŪCON
FITERETURXPMEXTRA
SYNAGOGĀFIERETPROP
TEREAPARENTESEIUS
DIXERUNTETATEHABET
IPSŪINTERROGATEUO
CAUERUNTERGORUR
SŪHOMINĒQUIFUE
RATCĘCUSETDIXERUN
EIDAHONORĒDONOS
SCIMUSQUIAHICHOMO
PECCATORESTDIXITER
GOILLESIPECCATORĒST
NESCIOUNŪSCIOQUIA
CĘCUSFUERĀETMODO
UIDEODIXERUNTERGO
ILLIQUIDFECITTIBIQUO
MODOAPERUITTIBIO
CULOS·RESPONDITEIS
DIXIUOBISIAMETAUDIS
TISQUIDITERŪUULTIS
AUDIRENŪQUIDETUOS
UULTISDISCIPULIEIUS
FIERIMALEDIXERUNT
EIETDIXERUNTTUSIS
DISCIPULUS

EIUSNOSDISCIPULIMO
SI·SUMUSNOSSCIMUS
QUIAMOSILOCUTUS÷
DSHUNCAUTĒNESCI
MUSUNDESIT·RESPŌ
DITILLEHOMOETDIX
ITEISINHOCENIMMIRA
BILEESTQUIAUOSNES
CITISUNDESITETA
PERUITOCULOSMEOS
SCIMUSQUIAPECCATO
RESDSNONEXAUDIT
SEDSIQUISDICULTOR
ESTETUOLUNTATĒEIUS
FACITHUNCEXAUDIT
ASĘCULONŪQUAMEST
AUDITŪQUIAAPERUI
QUISOCULOSCĘCINA
TINISIESSETHICADŌ
NONPOTERATFACE
REQUICQUĀ·RESPON
DERUNTETDIXERUN
EIINPECCATISNATUS
ESTOTUSETTUDOCES
NOSETEIECERUNTEŪ
FORAS

AUDIUIT IHS QUIA EIECE
RUNT EUM FORAS ET CUM IN
UENISSET EUM DIXIT EI TU
CREDIS IN FILIUM DEI RE
SPONDIT ILLE ET DIXIT
QUIS EST DNE UT CREDA
IN EUM ET DIXIT EI IHS ET
UIDISTI EUM ET QUI LOQUI
TUR TECUM IPSE EST AT IL
LE AIT CREDO DNE ET PRO
CIDENS ADORAUIT EUM
ET DIXIT EI IHS IN IUDIC
IUM EGO IN HUNC MUN
DUM UENI UT QUI NON UI
DENT UIDEANT ET QUI
UIDENT CAECI FIANT ET
AUDIERUNT EX PHARI
SEIS QUI CUM IPSO ERANT
ET DIXERUNT EI NUMQUID
ET NOS CAECI SUMUS
DIXIT EIS IHS SI CAECI
ESSETIS NON HABERE
TIS PECCATUM NUNC UE
RO DICITIS QUIA UIDE
MUS PECCATUM UESTRUM
MANET

AMEN AMEN DICO UOBIS
QUI NON INTRAT PER OS
TIUM IN OUILE OUIUM SED
ASCENDIT ALIUNDE ILLE
FUR EST ET LATRO QUI
AUTEM INTRAT PER OSTI
UM PASTOR EST OUIUM
HUIC OSTIARIUS APERIT
ET OUES UOCEM EIUS AU
DIUNT ET PROPRIAS OUES
UOCAT NOMINATIM ET E
DUCIT EOS ET CUM PROPRI
AS EMISERIT ANTE EAS
UADIT ET OUES ILLUM SE
CUNTUR QUIA SCIUNT
UOCEM EIUS ALIENUM AUTEM
NON SEQUUNTUR SED FU
GIUNT AB EO QUIA NESCI
UNT EIUS UOCEM HOC PRO
UERBIUM DIXIT EIS IHS
ILLI AUTEM NON COGNOUE
RUNT QUID LOQUERETUR EIS
XCIIII DIXIT ERGO EIS IHS
AMEN AMEN DICO UO
BIS QUIA EGO SUM IANUA
OUIUM OMNES

quotquot uenerunt
fures sunt et latrones
sed non audierunt
eos oues ego sum ostiũ
per me si quis intro
ierit saluabitur et
ingredietur et egre
dietur et pascua in
ueniet fur non uenĩt
nisi ut furetur et
mactet et perdat e
go ueni ut uitam habe
ant et habundantius
habeant ego sum pas
tor bonus bonus enĩ
pastor animã suã po
nit pro ouib; suis mer
cennarius et qui nõ
est pastor cuius nõ
sunt oues propriae
uidet lupũ uenientẽ
dimittit oues et fu
git et lupus rapit et
dispargit oues mer
cennarius autẽ fu
git quia conducticius

est et non pertinet
ad eũ de ouib; ego sũ
pastor bonus et cog
nosco oues meas et
cognoscunt me meae
I xc / m cxii / l cxiiii — Sicut cognoscit me
pater et ego agnos
co patrẽ I xci / m ccx / mr cxii — Et animã
meã pono pro ouib;
I xcii — meis Habeo et alias
oues quae non sunt
ex hoc ouili et illas o
portet me addu
re et uocẽ meã audi
ent et fit unus grex
et unus pastor prop
terea me diligit pa
ter quia ego pono
animã meam ut ite
rũ sumam eã nemo
tollit eã a me sed e
go pono eam a me ip
so potestatẽ habeo
ponendi animã meã
et potestatẽ habeo
iterũ sumendi

EAM HOC MANDATUM
ACCEPI A PATRE MEO
DISSENSIO ITERUM
FACTA EST ITERUM INTER IUDAE
OS PROPTER SERMONES
HOS ET DICEBANT MULTI
EX IPSIS DAEMONIUM
HABET ET INSANIT QUID
EUM AUDITIS ALII DICEBANT
HAEC VERBA NON SUNT
DAEMONIUM HABENTIS NUM
QUID DAEMONIUM POTEST CAECO
RUM OCULOS APERIRE
FACTA SUNT AUTEM ENCAE
NIA IN HIEROSOLYMIS ET
HIEMPS ERAT ET AMBULA
BAT IHS IN TEMPLO IN
PORTICU SALOMONIS
CIRCUMDEDERUNT ERGO
EUM IUDAEI ET DICUNT
EI QUOUSQUE ANIMAM NOS
TRAM TOLLIS SI TU
ES XPS DIC NOBIS PA
LAM RESPONDIT EIS
IHS LOQUOR VOBIS ET
NON CREDITIS OPERA QUAE EGO

FACIO IN NOMINE PATRIS
MEI HAEC TESTIMONIUM PER
HIBENT DE ME SED VOS
NON CREDITIS QUIA
NON ESTIS EX OVIBUS
MEIS OVES MEAE VOCEM
MEAM AUDIUNT ET EGO
COGNOSCO EAS ET SEQUUN
TUR ME ET EGO VITAM
AETERNAM DO EIS ET NON PE
RIBUNT IN AETERNUM ET
NON RAPIET EAS QUIS
QUAM DE MANU MEA
PATER MEUS QUOD DEDIT
MIHI MAIUS OMNIBUS
EST ET NEMO POTEST
RAPERE ILLUD DE MA
NU PATRIS MEI EGO ET
PATER UNUM SUMUS SUSTU
LERUNT LAPIDES
IUDAEI UT LAPIDARENT
EUM RESPONDIT EIS IHS
MULTA OPERA BONA
OSTENDI VOBIS EX
PATRE MEO PROPTER
QUOD EORUM OPUS LAPIDATIS ME

RESPONDERUNT EI IU
DEI DE BONO OPERE
NON TE LAPIDAMUS
SED DE BLASPHEMIA ET
QUIA TU CUM SIS HOMO
FACIS TE IPSUM DEUM. RE-
SPONDIT EIS IHS NON-
NE SCRIPTUM EST IN
LEGE QUIA EGO DIXI
DII ESTIS SI ILLOS DIX
IT DEOS AD QUOS SER
MO DEI FACTUS EST
ET NON POTEST SOL
UI SCRIPTURA QUEM PA
TER SANCTIFICAUIT
ET MISIT IN HUNC MUN
DUM UOS DICITIS QUIA
BLASPHEMAS QUIA DIXI
FILIUS DEI SUM SI NON
FACIO OPERA PATRIS
MEI NOLITE MIHI CRE-
DERE QUOD SI AUTEM
FACIO ET SI MIHI NON
UULTIS CREDERE O
PERIB. CREDITE UT COG
NOSCATIS ET CREDATIS

QUIA IN ME EST PA
TER ET EGO IN PATRE
QUAEREBANT ERGO
EUM ADPREHENDE
RE ET EXIIT DE MANIB.
EORUM ET ABIIT ITERUM
TRANS IORDANEN IN
EUM LOCUM UBI ERAT PRIUS
IOHANNES BAPTIZANS
ET MANSIT ILLIC ET
MULTI UENIEBANT
AD EUM ET DICEBANT
QUIA IOHANNES QUIDEM
DE NULLUM SIGNUM FE
CIT OMNIA AUTEM QUAE
CUMQ. IOHANNES DIX
IT DE HOC UERA SUNT
ET MULTI CREDIDE
RUNT IN EUM
XXI ERAT AUTEM QUIDAM
LANGUENS LAZARUS
A BETHANIA DE CAS
TELLO MARIAE ET
MARTHE SORORIS SU
EIUS MARIA AUTEM E
RAT QUAE UNXIT

dnm unguento et
extersit pedes eius
capillis suis cuius
frater lazarus infir
mabatur miserunt
ergo sorores eius
ad ihm dicentes ecce
dne quem amas infir
mabatur audiens
autem ihs dixit eis
infirmitas haec non
est ad mortem sed
pro gloria di ut glo
rificetur filius di per
ipsam diligebat autem
ihs lazarum et soro
res eius ut ergo audi
uit quia infirmaba
tur tunc quidem mansit
in eodem loco du
b diebus deinde post
hec dicit discipulis
suis eamus iterum in
iudeam dicunt ei
discipuli rabbi nunc que
rebant te iudei lapi
dare et iterum uadis illuc

respondit ihs nonne
duodecim horae sunt
diei si quis ambulaue
rit in die non offen
dit quia lucem huius
mundi uidet si quis
ambulauerit in noc
te offendit quia lux
non est in eo et post
haec ait eis lazarus
amicus noster dor
mit sed uado ut de som
no exsuscitem eum
dixerunt ergo disci
puli eius dne si dor
mit saluus erit dix
erat autem ihs de mor
te eius illi autem puta
uerunt quia de dor
mitatione somni
diceret tunc ergo
dixit eis ihs manifes
te manifeste laza
rus mortuus est
et gaudeo propter
uos ut credatis quia
non eram ibi

SEDEAMUSADEU ALTER
GOTHOMASQUIDICITUR
DIDYMUSADCONDISC
PULOSEAMUSETNOS
ETMORIAMURCUMEOUE
NITERGO IHS ETINUENIT
EUMQUATTUORDIESIAMIN
MONUMENTOHABEN
TEM ERATAUTEM BETHANIA
IUXTAHIEROSOLYMAMQUA
SISTADIIS QUINDECIM
MULTIAUTEM EXIUDAEIS
UENERUNTADMARTHA
ETMARIAMUTCONSOLA
RENTUREASDEFRATRE
SUOMARTHAERGOUT
AUDIUITQUIA IHS UENIT
OCCURRITILLIMARIAAU
TEMDOMISEDEBATDIXIT
ERGOMARTHAAD IHM
DNE SIHICESSESFRATER
MEUSNONMORERETUR
SEDETNUNCSCIOQUIA
QUAECUMQ PETIERISADO
DABITTIBIDS DICITEI
IHS RESURGITFRATER
TUUS

DICITEIMARTHASCIO
QUIARESURGETINRE
SURRECTIONEINNOUIS
SIMADIEDIXITEI IHS
EGOSUMRESURRECTIO
ETUITAQUICREDITIN
MEETIAMSIMORTUUS
FUERITUIUETETOM
NISQUIUIUITETCREDIT
INMENONMORIETUR
INAETERNUMCREDIS
HOCAITILLIMARTHAU
TIQ DNEEGOCREDIDI
QUIATUESXPSFILIUS
DIQUIINHUNCMUNDUM
UENISTIETCUMHAECDIX
ISSETABIITETUOCA
UITMARIAMSOROREMSU
AMSILENTIODICENS
MAGISTERADESTET
UOCATTEILLAUTAUD
IUITSURREXITCITOET
UENIEBATADEUMNON
DUMENIMUENERAT
IHS INCASTELLUMSED
ERATADHUCINILLOLO
CO UBIOCCURRERAT

ET MARTHA IUDEI AU
TE̅ QUI ERANT CU̅ EA
IN DOMO ET CONSO
LABANTUR EAM CU̅
UIDISSENT MARIA̅
QUIA CITO SURREXIT
ET EXIIT SECUTI SUN̅
EA̅ DICENTES QUIA UA
DIT AD MONUMEN
TU̅ UT PLORET IBI MA
RIA ERGO UT UENIT
UBI ERAT IH̅S UIDENS
EUM CECIDIT AD PEDES
EIUS ET DIXIT EI DN̅E SI
HIC ESSES NON ESSE̅
MORTUUS FRATER
MEUS IH̅S ERGO UT
UIDIT EA̅ PLORANTE̅
ET IUDEOS FLENTES
QUI UENERANT CU̅
EA FREMUIT IN SP̅U̅
ET TURBAUIT SEMET
IPSUM ET DIXIT UBI
POSUISTIS EU̅ DIC̅N̅
EI DN̅E UENI ET UIDE
ET LACRIMATUS EST

IH̅S ET DIXERUNT IUDEI
ECCE QUOMODO AMA
BAT EU̅ QUIDA̅ AUTE̅
EX IPSIS DIXERUNT NO̅N̅
POTERAT HIC QUI APE
RUIT CAECI OCULOS FACE
RE UT ET HIC NON MO
RERETUR IH̅S ERGO
RURSU̅ FREMENS IN
SEMET IPSO UENIT AD
MONUMENTU̅ ERAT
AUTE̅ SPELUNCA ET LA
PIS SUPERPOSITUS EI
AIT IH̅S TOLLITE LAPIDE̅
DICIT EI MARTHA DN̅E
IAM FETET ET NA̅ QUAD
RIDUU̅ HABET DICIT
EI IH̅S NONNE DIXI TIBI
QUIA SI CREDIDERIS
UIDEBIS GLORIA̅ DI̅ TU
LERUNT ERGO LAPIDE̅ IH̅S
AUTE̅ ELEUATIS SURSU̅
OCULIS DIXIT PATER GRA
TIAS AGO TIBI QUIA AU
DISTI ME ET EGO SCIE
BAM QUIA SE̅PER ME
AUDIS SED PROP

TER TURBĀ CIRCUM
STANTĒ DIXI UT CRE
DANT QUIA TU ME MI
SISTI HEC CŪ DIXISS&
UOCE MAGNA CLAMA
UIT LAZARE UENI FORAS
ET STATIM PRODIIT QUI
FUERAT MORTUUS LI
GATIS PEDIB; ET MANI
B; INSTITIS ET FACIES
EIUS SUDARIO ERAT
LIGATA DICIT IHS SOL
UITE EEŪ ET SINITE IRE
MULTI ERGO EX IUDE
IS QUI UENERUNT AD
MARIĀ ET UIDERANT
QUE FECIT CREDIDE
RUNT IN EŪ QUIDĀ AU
TĒ EX IPSIS ABIERUNT
AD PHARISEOS ET DIX
ERUNT EIS QUE FECIT IHS
XXIII COLLIGERUNT ERGO
PONTIFICES ET PHA
RISEI CONCILIŪ ET DI
CEBANT QUID FACIE
MUS QUIA HIC HOMO

TALIA SIGNA FACIT
SI DIMITTIMUS EŪ
SIC OMNES CREDE
NT IN EŪ ET UENIĒT
ROMANI ET TOLLENT
LOCŪ NOSTRŪ ET
GENTĒ UNUS AUTĒ EX
IPSIS QUIDI CAIPHAS
CUM ESSET PONTI
FEX ANNI ILLIUS DI
CIT EIS UOS NESCI
TIS QUICQUĀ NEQ;
COGITATIS QUIA EX
PEDIT UOBIS UT U
NUS HOMO MORI
ATUR PRO POPULO
ET NON TOTA GENS
PEREAT HOC AUTĒ
A SEMETIPSO NON
DIXIT SED CŪ ESSET
PONTIFEX ANNI ILLI
US PROPHETAUIT
QUIA INCIPIEBAT
IHS MORI PRO GEN
TE ET NON TANTUM
PRO GENTE SED UT

FILIOS DI QUI ERANT DIS
PERSI COLLIGERET IN UNU
EX ILL ITAQ· DIE COGI
TAUERUNT UT INTER
FICERENT EU IHS ERGO
IAM NON AMBULABAT
PALA· APUD IUDEOS
SED ABIIT IN REGIONE
IUXTA DESERTU IN CIUI
TATE QUAE DICITUR E
FREM ET IBI MORABA
TUR CU DISCIPULIS SUIS
PROPE AUTEM ERAT PAS
CHA IUDEORUM UENE
RUNT ERGO MULTI HIE
ROSOLIMA DE REGIONE
ILLA ANTE PASCHA UT
PURIFICARENT SE IP
SOS QUEREBANT ER
GO IHM ET CONLOQ·BANT
TUR AD INUICE IN TEPLO
STANTES PUTATIS QUIA
NON UENIT AD DIE FES
TU DEDERUNT AUTE
PONTIFICES ET PHARI
SEI PRECEPTU UT SI QU
IS COGNOUISSET

UBI ESSET INDICARET
UT ADPREHENDERENT EU
IHS ERGO ANTE SEX DI
ES PASCHAE UENIT IN BE
THANIA UBI ERAT LAZARUS
QUE SUSCITAUIT A MORTUIS
ET FECERUNT EI CENA
IBI ET MARTHA MINIS
TRABAT LAZARUS UERO
UNUS ERAT EX DISCUBEN
TIB· MARIA ERGO ACCE
PIT LIBRA UNGUENTI NAR
DI PISTICI PRETIOSI ET
UNXIT PEDES IHU ET
EXTERSIT CAPILLIS SUIS
PEDES EIUS ET DOMUS
IMPLETA EST EX ODO
RE UNGUENTI· DICIT ER
GO UNUS EX DISCIPULIS
EIUS IUDAS SIMONS SCA
RIOTHIS QUI TRADITU
RUS ERAT EU QUARE HOC
UNGUENTU NON UENI
IT DENARIIS TRICENTIS
ET DATU EST EGENIS HOC
AUTE DIXIT NON QUIA
DE EGENIS PERTINEBAT AD EU

SEDQUIAFURERATETLO
CULOSHABEBATETQUAE
MITTEBANTUREXPOR
TABAT·DIXITERGO IHS
SINEILLĀUTINDIESEPUL
TURAEMEAESERUETIL
LUDPAUPERESENIMSEM
PERHABEBITISUOBIS
CŪMEAUTĒNONSĒPER
io xcviii X sel. HABEBITIS COGNOUIT
ERGOTURBAMULTAEX
IUDAEISQUIAILLICESSET
ET UENERUNTNONPROP
TER IHM TANTŪSEDUT
LAZARŪUIDERENTQUEM
SUSCITAUITAMORTUIS
COGITAUERUNTAUTĒ
PRINCIPESSACERDOTŪ
UTETLAZARŪINTERFI
CERENTQUIAMULTI
PROPTERILLŪABIBANTEX
IUDAEISETCREDEBANT
IN IHM
io c i lxxiii mt ccx mr cxviii l ccxxviii ALTERADIETURBAMUL
TAQUAEUENERATADDIE
FESTŪAUDITOQUOD

IHS UENITHIEROSOLY
MAACCEPERUNTFLO
RESPALMARUMETEX
IERUNTOBUIAMEIETCLA
MABANTOSANNABE
NEDICTUSQUIUENIT
INNOMINEDNIREX
io cl vii mt cc iiii ISRAHEL ETINUENIT
IHS ASELLŪETSEDITSU
PEREUMSICUTSCRIP
TUMESTNOLITIMERE
FILIASIONECCEREX
TUUSUENITSEDENS
SUPERPULLUMASINAE
HAECNONCOGNOUE
RUNTDISCIPULIEIUS
PRIMŪSEDQUANDOCLARI
FICATUSESSET IHS TU
NCRECORDATISUNT
QUIAHAECERANTSCRIP
TADEEOETHAECFECE
RUNTEI TESTIMONI
UMERGOPERHIBE
BATTURBAQUAEERAT
CŪEOQUANDOLAZA
RŪUOCAUITDEMO
NUMENTOET

SUSCITAUIT EUM A MOR
TUIS PROPTEREA ET
OBUIAM UENIT EI TUR
BA QUIA AUDIERANT
EUM HOC SIGNUM FECIS
SE PHARISEI ERGO DIX
ERUNT AD SEMETIP
SOS UIDETIS QUIA NI
HIL PROFICIMUS ECCE
MUNDUS TOTUS POST
EUM ABIIT ERANT AUTEM
GENTILES QUIDAM EX
HIS QUI ASCENDERUNT
UT ADORARENT IN DIE
FESTO HII ERGO ACCES
SERUNT AD PHILIPPUM
QUI ERAT A BETHSAI
DA GALILEAE ET ROGA
BANT ILLUM DICENTES
DOMINE UOLUMUS IHM
UIDERE UENIT PHILIP
PUS ET DICIT ANDRE
AE ANDREAS RURSUM
ET PHILIPPUS DIXERUNT
IHU IHS AUTEM RESPON
DIT EIS DICENS UENIT
HORA UT

CLARIFICETUR FILIUS
HOMINIS AMEN AMEN
DICO UOBIS NISI GRA
NUM FRUMENTI CADE
NS IN TERRA MORTUUM
FUERIT IPSUM SOLUM MA
NET SI AUTEM MORTU
UM FUERIT MULTUM FRUC
TUM ADFERT QUI AMAT
ANIMAM SUAM PERDET
EAM ET QUI AUTEM ODIT
ANIMAM SUAM IN HOC
MUNDO IN UITAM AE
TERNAM CUSTODIT EAM
SI QUIS MIHI MINIS
TRAT ME SEQUATUR
ET UBI SUM EGO ILLIC ET
MINISTER MEUS E
RIT SI QUIS MIHI MINIS
TRAUERIT HONORIFI
CABIT EUM PATER ME
US NUNC ANIMA MEA
TURBATA EST ET QUID
DICAM PATER SALUUM
ME FAC EX HAC HORA
SED PROPTEREA UE
NI IN HORA HAC

PATER CLARIFICA TU
UM NOMEN UENIT ER
GO UOX DE CELO DICENS
ET CLARIFICAUI ET ITE
RUM CLARIFICABO TURBA
ERGO QUAE STABAT ET AU
DIEBAT DICEBAT DICE
BAT TONITRUUM FACTUM
EST ALII DICEBANT AN
GELUS EI LOCUTUS EST
RESPONDIT IHS ET DIX
IT NON PROPTER ME UOX
HAEC UENIT SED PROP
TER UOS NUNC IUDICIUM EST
HUIUS MUNDI NUNC PR
INCEPS MUNDI HUIUS
MITTITUR FORAS ET EGO
SI EXALTATUS FUERO A TER
RA OMNIA TRAHAM AD ME
IPSUM HOC AUTEM DICEBAT
SIGNIFICANS QUA MOR
TE ESSET MORITURUS
RESPONDIT ET TURBA NOS
AUDIUIMUS EX LEGE QUIA
XPS MANET IN AETERNUM
ET QUOMODO TU DICIS

OPORTET EXALTARI FI
LIUM HOMINIS QUIS EST
ISTE FILIUS HOMINIS
DIXIT ERGO EIS IHS ADHUC
MODICUM LUMEN IN UOBIS
EST AMBULATE DUM LU
CEM HABETIS ET TENE
BRAE MORTIS UOS NON
CONPREHENDANT SI
QUIS AMBULAT IN TE
NEBRIS NESCIT QUO UA
DAT DUM LUCEM HABETIS
CREDITE IN LUCEM UT
SITIS FILII LUCIS HEC
LOCUTUS EST IHS
ET ABIIT ET ABSCONDIT
SE AB EIS
XXI CUM AUTEM TANTA SIGNA FECIS
SET CORAM EIS NON CRE
DEBANT IN EUM UT SER
MO ESAIAE PROPHE
TAE INPLERETUR QUEM
DIXIT DOMINE QUIS CREDI
DIT AUDITUI NOSTRO
ET BRACHIUM DOMINI CUI
REUELATUM EST

PROPTEREA NON POTE-
RANT CREDERE QUIA I-
TERUM DIXIT ESAIAS EXC-
AECAUIT OCULOS EORUM ET
INDURAUIT EORUM COR
UT NON UIDEANT OCU-
LIS ET CORDE INTELLEGANT
ET CONUERTANTUR ET
lo. cx sol. SANEM EOS HAEC DIXIT
ESAIAS QUANDO UIDIT
GLORIAM EIUS ET LOCUTUS
EST DE EO UERUMTAMEN
EX PRINCIPIB. MULTI
CREDIDERUNT IN EUM
SED PROPTER PHARISE-
OS NON CONFITEBAN-
TUR UT DE SYNAGOGA
NON EICERENTUR DILEX-
ERUNT ENIM GLORIAM HO-
MINUM MAGIS QUAM GLO-
RIAM DEI IHS AUTEM CLA-
MAUIT ET DIXIT QUI CRE-
DIT IN ME NON CREDIT
IN ME SED IN EUM QUI MI-
SIT ME ET QUI UIDIT ME
UIDET EUM QUI ME MISIT

lo. cxii sol. EGO LUX IN MUNDUM UE-
NI UT OMNIS QUI CREDIT
IN ME IN TENEBRIS NON
MANEAT ET SI QUIS AU-
DIERIT UERBA MEA ET
CUSTODIERIT EGO NON
IUDICO EUM NON ENIM
UENI UT IUDICEM MUNDUM
SED UT SALUUM FACIAM
MUNDUM QUI SPERNIT
ME ET NON ACCIPIT UER-
BA MEA HABET QUI IU-
DICET EUM SERMO QUEM
LOCUTUS SUM ILLE IUDICA-
BIT EUM IN NOUISSIMO
DIE QUIA EGO EX ME IP-
SO NON SUM LOCUTUS
SED QUI MISIT ME PA-
TER IPSE MIHI MANDA-
TUM DEDIT QUID DICAM ET
QUID LOQUAR ET SCIO
QUIA MANDATUM EIUS
UITA AETERNA EST QUAE ER-
GO EGO LOQUOR SICUT
DIXIT MIHI PATER SIC LOQUOR

ANTE DIEM AUTEM FESTUM
PA- SCHE

SCIENS IHS QUIA UENIT
HORA EIUS UT TRANSEAT
EX HOC MUNDO AD PATREM
CUM DILEXISSET DISCIPU
LOS SUOS QUI ESSENT IN
HOC MUNDO IN FINEM DI
LEXIT EOS
¶ cxiii XXV l cclxii ET
[illegible]
BULUS IAM SE IN MISISSET
IN CORDE UT TRADE
¶ cxiiii m cxii l cxiiii RET EUM S CIENS QUIA
OMNIA DEDIT EI PATER
IN MANUS ET QUIA A DO
EXIUIT ET AD DM UADIT
¶ cxu sol S URREXIT A CENA ET PO
SUIT UESTIMENTA SUA
ET CUM ACCEPISSET LINTE
UM PRECINXIT SE DEIN
DE MISIT AQUAM IN PELUEM
ET COEPIT LAUARE PEDES
DISCIPULORUM ET EXTER
GERE LINTEO QUO ERAT
PRECINCTUS UENIT ER
GO AD SIMONEM PETRUM
ET DICIT EI PETRUS DNE
TU MIHI LABAS PEDES RE
SPONDIT

IHS ET DIXIT EI QUOD E
GO FACIO NESCIS MODO
SCIES AUTEM POSTEA
DICIT EI PETRUS NON LA
UABIS MIHI PEDES IN AE
TERNUM RESPONDIT
IHS NISI LAUERO TE NON
HABEBIS PARTEM MECUM
DICIT EI SIMON PETRUS
DNE NON TANTUM PE
DES SED ET MANUS ET
CAPUT DICIT EI IHS QUI
LOTUS EST NON INDI
GET UT LAUET SED EST
MUNDUS TOTUS ET UOS
MUNDI ESTIS SED NON
OMNES SCIEBAT ENIM
QUIS NAM ESSET QUI TRA
DITURUS ERAT EUM PROP
TEREA DIXIT NON ESTIS
MUNDI OMNES POST
QUAM ERGO LAUIT PEDES
EORUM ACCEPIT UESTI
MENTA SUA CUM RECUBU
ISSET ITERUM DIXIT EIS
SCITIS QUID FECERIM UO
BIS

UOS UOCATIS ME MA
GISTER ET DÑE ET BE
NE DICITIS SŪ ENIM
SI IGITUR EGO MAGIS
TER ET DÑS LAUI PES
UESTROS ET UOS DEBE
TIS ALTER ALTERIUS
LAUARE PEDES EXEM
PLUM ENIM DEDI UO
BIS UT QUEMADMO
DŪ EGO FECI UOBIS I
TA ET UOS FACIATIS
AMEN AMEN DICO UOBIS
NON EST SERUUS MA
IOR DOMINO SUO NE
Q̄ APOSTOLUS MAIOR
ILLO QUI MISIT EUM
SI HAEC SCITIS BEATI ERI
TIS SI FECERITIS EA
NON DE OMNIB UOBIS
DICO EGO SCIO QUOS
ELEGERIM SED UT INPLE
ATUR SCRIPTURA QUI
MANDUCAT MECUM PA
NEM LEUABIT CONTRA
ME CALCANEUM SUUM
AMODO DICO

UOBIS PRIUSQUAM FIAT
UT CUM FACTUM FUE
RIT CREDATIS QUIA E
GO SUM AMEN AMEN
DICO UOBIS QUI ACCI
PIT SI QUEM MISERO ME
ACCIPIT QUI AUTEM
ME ACCIPIT ACCIPIT
EUM QUI ME MISIT
CUM HAEC DIXISSET
IHS TURBATUS EST IN
SPŪ ET PROTESTA
TUS EST ET DIXIT A
MEN AMEN DICO UO
BIS QUIA UNUS EX UO
BIS TRADET ME ASPI
CIEBANT ERGO AD
INUICEM DISCIPULI HE
SITANTES DE QUO DI
CERET ERAT ERGO RE
CUMBENS UNUS EX
DISCIPULIS IN SINU IHU
QUEM DILIGEBAT IHS
INNUIT ERGO HUIC
SIMON PETRUS ET
DICIT EI QUIS EST DE
QUO DICIT

ITAQ· CUM RECUBUIS
SET ILLE SUPRA PEC
TUS IHU DICIT EI DNE
QUIS EST· RESPONDIT
IHS ILLE EST CUI EGO
INTINCTUM PANEM POR
REXERO ET CUM INTINX
ISSET PANEM DEDIT
IUDE SIMONIS CARI
OTH ET POST BUCEL
LAM TUNC INTROIUIT IN
ILLUM SATANAS DICIT EI
ERGO IHS QUOD FACIS
FAC CITIUS HOC AUTEM
NEMO DISCUMBENTI
UM SCIUIT AD QUID
DIXERIT EI QUIDAM
ENIM PUTABANT QUIA
LOCULOS HABEBAT IU
DAS QUIA DICIT EI IHS
EME EA QUAE OPUS
SUNT NOBIS AD DIEM
FESTUM AUT EGENIS
UT ALIQUID DARET CUM
ERGO ACCEPISSET
ILLE BUCELLAM EXIUIT
CONTINUO ERAT AU
TEM NOX

CUM ERGO EXISSET
DICIT IHS NUNC CLARI
FICATUS EST FILIUS
HOMINIS ET DS CLARI
FICATUS EST IN EO ET
DS CLARIFICAUIT EUM
IN SEMETIPSO ET CON
TINUO CLARIFICAUIT EUM
FILIOLI ADHUC MODICUM
UOBISCUM SUM QUAERITIS
ME ET SICUT DIXI IU
DAEIS QUO EGO UADO
UOS NON POTESTIS
UENIRE ET UOBIS DI
CO MODO MANDATUM
NOUUM DO UOBIS UT
DILIGATIS IN INUICEM
SICUT DILEXI UOS
UT ET UOS DILIGATIS INUICEM
IN HOC COGNOSCENT
OMNES QUIA MEI DIS
CIPULI ESTIS SI DI
LECTIONEM HABUERI
TIS AD INUICEM DICIT
EI SIMON PETRUS
DNE QUO UADIS RES
PONDIT IHS QUO EGO UA
DO NON POTES ME
MODO

sequis sequeris autē
postea dicit ei petrus
quare non possum se
qui te modo animam me
am pro te ponam respon
dit ihs et dixit animam
tuam pro me ponis amen
amen dico tibi non can
tabit gallus donec
10 cxxviii sol me ter abneges Et a
it discipulis suis non
turbetur cor uestrum
credite in deo et in me
credite in domo pa
tris mei mansiones
multae sunt si quo
minus dixissem uobis
quia uado parare lo
cum uobis et si abiero
et parauero uobis
locum iterum uenio et
accersio uos ad me
ipsum ut ubi ego sum et
uos sitis et quo uado
scitis et uiam scitis di
cit ei thomas domine nes
cimus quo uadis

et quo modo possu
mus uiam scire dicit ei
ihs ego sum uia et ueri
tas et uita nemo ue
nit ad patrem nisi per
me si cognouissetis
me et patrem meum
utique cognouissetis
et amodo nostis eum
et uidistis eum dicit ei
philippus domine osten
de nobis patrem et suf
ficit nobis dicit ei ihs
tanto tempore uobiscum
sum et non me cognouis
tis philippe qui uidit
me uidit et patrem quo
modo tu dicis osten
de nobis patrem non
creditis quia ego in patre
et pater in me est uer
ba quae ego loquor uo
bis a me ipso non loquor
pater autem in me manens
ipse facit opera non
creditis quia ego in

ET PATER IN ME EST ALIO
QUIN PROPTER OPERA IP
SA CREDITE AMEN DICO
UOBIS QUIA QUI CREDIT
IN ME OPERA QUAE EGO
FACIO ET IPSE FACIET ET
MAIORA HORUM FACIET
QUIA EGO AD PATREM UA
ꝙ CXXVIII IIII ꝺ CXXVI ꝺ CXXV DO ET QUOD CUMQUE PET
ERITIS IN NOMINE MEO
HOC FACIAM UT GLORIFICE
TUR PATER IN FILIO SI QUID
PETIERITIS IN NOMINE
MEO EGO FACIAM
XCIIII SI DILIGITIS ME MAN
DATA MEA SERUATE ET
EGO ROGABO PATREM
ET ALIUM PARACLETUM DA
BIT UOBIS UT UOBISCUM
SIT IN AETERNUM SPM
UERITATIS QUEM MUNDUS
NON POTEST ACCIPERE
QUIA NON UIDET EUM NEC
SCIT EUM UOS AUTEM COGNO
UISTIS EUM QUIA APUD UOS
MANEBIT ET IN UOBIS E
RIT NON RELINQUAM

UOS ORFANOS UENIAM
AD UOS ADHUC MODICUM
ET MUNDUS ME IAM NON
UIDET UOS AUTEM UIDE
BITIS ME QUIA EGO UI
UO ET UOS UIUETIS IN IL
LO DIE UOS COGNOSCE
TIS QUIA EGO IN PATRE
MEO ET UOS IN ME ET
EGO IN UOBIS QUI HABET
PRAECEPTA MEA ET SER
UAT EA ILLE EST QUI ME DI
ꝙ CXXVIIII I ꝺ XCVIII ꝺ XCVI L CXCI LIGIT ME QUI DILIGIT
ME DILIGITUR A PATRE
MEO ET EGO DILIGAM EUM
ET MANIFESTABO EI
ꝙ CXXX X sol. ME IPSUM DICIT EI IU
DAS NON ILLE SCARIOTH
DNE QUID FACTUM EST
QUIA NOBIS MANIFES
TATURUS ES TE IPSUM
ET NON HUIC MUNDO
RESPONDIT IHS ET DI
XIT EIS SI QUIS DILIGIT
ME SERMONEM MEUM
SERUABIT ET PATER
MEUS

XXIIII

DILIGIT EU ET AD EU
UENIEMUS ET MAN
SIONES APUD EU FA
CIEMUS QUI NON DI
LIGIT ME SERMONES
MEOS NON SERUAT
SERMONE QUE AU
DISTIS NON EST ME
UM SED EIUS QUI M
SIT ME PATRIS HAEC
LOCUTUS SU UOBIS
APUD UOS MANENS
PARACLETUS AUTE
SPS SCS QUE MITTIT
PATER IN NOMINE MEO
ILLE UOS DOCEBIT
OMNIA ET SUGGERIT
UOBIS OMNIA QUE
CUQ· DIXERO PACEM MEA
RELINQUO UOBIS
PACE MEAM DO UO
BIS NON QUO MODO
MUNDUS DAT EGO
DO UOBIS NON TUR
BETUR COR UESTRU
NEQ· FORMIDET AU
DISTIS

QUIA DIXI UOBIS UADO
ET UENIO AD UOS SI
DILIGERETIS ME GAU
DERETIS UTIQ· QUIA
UADO AD PATREM QUIA
PATER ME MAIOR EST
ET NUNC DIXI UOBIS
PRIUS QUA FIAT UT
CU FACTU FUERIT CRE
DATIS IA NON MULTA
LOQUAR UOBISCU UE
NIT ENI PRINCEPS
MUNDI HUIUS ET IN
ME NON HABET QUIC
QUIC QUA SED UT COG
NOS CAT MUNDUS
QUIA DILIGO PATRE
ET SICUT MANDATU
DEDIT MIHI PATER SIC
FACIO SURGITE EAMUS
HINC
XXV EGO SU UITIS UERA
IIII ET PATER MEUS AGRI
COLA EST OMNE PAL
MITE NON FERENTE
IN ME FRUCTU TOL

LITEUM ET OMNE QUI
FERT FRUCTUM PURGA
BIT EUM UT FRUCTUM PLUS
ADFERAT IAM UOS MUNDI
ESTIS PROPTER SERMONEM QUEM
LOCUTUS SUM UOBIS MA
NETE IN ME ET EGO
IN UOBIS SICUT PAL
MES NON POTEST FER
RE FRUCTUM A SEMET IP
SO NISI MANSERIT IN
UITE SIC NEC UOS NISI
IN ME MANSERITIS
EGO SUM UITIS ET UOS
PALMITES QUI MANET
IN ME ET EGO IN EO HIC
FERT FRUCTUM MULTUM
QUIA SINE ME NIHIL PO
TESTIS FACERE SI QUIS
IN ME NON MANSERIT
MITTETUR FORAS SI
CUT PALMES ET ARES
CIT ET COLLIGENT EUM
ET IN IGNEM MITTUNT
ET ARDET SI MANSERI
TIS IN ME ET UERBA
MEA IN UOBIS

MANSERINT QUOD
CUMQUE UOLUERITIS P
ET FIET UOBIS IN HOC CLA
RIFICATUS EST PA
TER MEUS UT FRUC
TUM PLURIMUM ADFE
RATIS ET EFFICIAMINI MI
HI DISCIPULI SI
CUT DILEXIT ME PA
TER ET EGO DILEXI
UOS MANETE IN DI
LECTIONE MEA SI
PRECEPTA MEA SER
UAUERITIS MANE
BITIS IN DILECTIO
NE MEA SICUT ET
EGO PATRIS PRECEP
TA SERUAUI ET MANEO
IN EIUS DILECTIO
NE HEC LOCUTUS SUM
UOBIS UT GAUDIUM
MEUM IN UOBIS SIT
ET GAUDIUM UESTRUM IM
PLEATUR HOC EST
PRECEPTUM MEUM UT
DILIGATIS INUICEM SI
CUT DILEXI UOS

cxxxv IIII ccviii cxv maiorē hanc dilec
tionē nemo habet
ut animam suam quis
ponat pro amicis su
cxxxvi X sol. is Uos amici mei es
tis si feceritis quae
ego praecipio uobis
iam non dico uos ser
uos quia seruus nes
cit quid faciat dominus se
us uos autem dixi ami
cos quia omnia quae
cumq· audiui a patre
meo nota feci uobis
non uos me elegis
tis sed ego elegi uos
et posui uos ut eatis
et fructum adfera
tis et fructus ues
cxxxvii IIII ccxvi cxxv ter maneat Ut quod
cumq· petieritis pa
trē in nomine meo
cxxxviii X sol. det uobis Haec man
do uobis ut diligatis
inuicē si mundus uos
odit scitote quia me

priorē uobis odio ha
buit si de mundo fuis
setis mundus quod
suū erat diligeret
quia uero de mundo
non estis sed ego e
legi uos de mundo
propterea odit uos
cxxxviiii III xci L lviii mundus Memen
tote sermonis mei
quē dixi uobis non
est seruus maior do
cxl X sol. mino suo Si me per
secuti sunt et uos
persequentur si ser
monem meum serua
uerunt et uestrū
cxli I ccxlv cxxxviii L ccxv seruabunt Sed haec
omnia faciunt uobis
propter nomen meū
cxlii III cxii L cxviiii Quia nesciunt eū
cxliii X sol. qui misit me Si non
uenissē et locutus
eis fuissē peccatū
non haberent nunc
autē excusationē
non habent de peccato suo

q cxliiii · mt cxcviii · mr xcvi · l cxvi · q cxlv · sol. Qui me odit et patrẽ
meũ odit si opera non
fecissẽ in eis quae ne
mo alius fecit pecca
tũ non haberent nũc
autẽ et uiderunt et o
derunt et me et patrẽ
meũ sed ut implea
tur sermo qui in le
ge eorũ scriptus est
quia odierunt me gra
tis cũ autẽ uenerit
paracletus quẽ ego
mitto uobis a patre
spm̃ ueritatis qui a
patre procedit ille
testimoniũ perhibe
bit de me et uos tes
timoniũ perhibetis
quia ab initio mecũ estis
xxx Haec locutus sũ uo
bis ut non scandalize
mini absq· synagogis
q cxlvi · mt ccxliiii · mt cxxxviii · l ccv facient uos Sed ue
nit hora ut omnis qui
interficiat uos arbi
tretur se obsequiũ

prestare dõ et haec
facient quia non no
uerunt patrẽ neque
me sed haec locutus
sũ uobis ut cũ uene
rit hora eorũ remi
niscamini quae ego
dixi uobis Haec au
q cxlvii · sol. tẽ uobis ab initio non
dixi quia uobiscũ e
ram et nunc uado ad
eũ qui me misit et
nemo ex uobis inter
rogat me quo uadis
sed quia haec locutus
sũ uobis tristitia
adinpleuit cor ues
trũ sed ego ueritatẽ
tẽ dico uobis expedit
uobis ut ego uadã
si enĩ non abiero pa
racletus non ueni
et ad uos si autẽ abi
ero mittã eum ad
uos et cũ aduenerit
ille arguet mundũ
de peccato

IN UERITATE SERMO
TUUS UERITAS EST
SICUT ME MISISTI
IN MUNDUM ET EGO MISI
EOS IN HUNC MUN
DUM ET PRO EIS EGO SANC
TIFICO ME IPSUM UT
SINT ET IPSI SANCTI
FICATI IN UERITATE
NON PRO HIS AUTEM RO
GO TANTUM SED ET PRO
EIS QUI CREDITURI
SUNT IN ME PER UER
BUM EORUM UT OM
NES UNUM SINT SICUT
TU PATER IN ME ET
EGO IN TE UT ET IPSI
IN NOBIS UNUM SINT
UT MUNDUS CREDAT
QUIA TU ME MISIS
TI ET EGO CLARITATEM
QUAM DEDISTI MIHI
DEDI EIS UT SINT UNUM
SICUT ET NOS UNUM
SUMUS EGO IN E
IS ET TU IN

ME UT SINT PERFECTI
IN UNUM ET COGNOSCAT
MUNDUS QUIA TU ME
MISISTI ET DILEXI E
OS SICUT ET ME DILEX
ISTI PATER QUOS DE
DISTI MIHI UOLO UT U
BI EGO SUM ET ILLI SINT
MECUM UT UIDEANT CLA
RITATEM MEAM QUAM
DEDISTI MIHI QUIA
DILEXISTI ME ANTE CON
STITUTIONEM MUNDI
PATER IUSTE ET HIC MUN
DUS TE NON COGNO
UIT EGO AUTEM TE COGNOUI
ET HI COGNOUERUNT
QUIA TU ME MISISTI
ET NOTUM FECI EIS NO
MEN TUUM ET NOTUM
FACIAM UT DILECTIO QUA
DILEXISTI ME IN EIS SIT
ET EGO IN IPSIS
HAEC CUM DIXISSET IHS
EGRESSUS EST CUM DIS
CIPULIS SUIS

TRANSTORRENTE
CEDRON UBI ERAT HOR
TUS IN QUĒ INTROI
UIT IPSE ET DISCIPU
LI EIUS SCIEBAT AU
TE ET IUDAS QUI TRA
DEBAT EU LOCŪ QUIA
FREQUENTER IHS
CONUENERAT ILLUC
CŪ DISCIPULIS SUIS
IUDAS ERGO CŪ ACCE
PISSET COHORTĒ ET
A PONTIFICIB; ET A PHA
RISEIS MINISTROS
UENIT ILLUC CUM LAM
etpacib; PADIB; ET ARMIS
IHS AUTĒ SCIENS OM
NIA QUE UENTURA
ERANT SUPER EUM EX
IIT ET DICIT EIS QUEM
QUERITIS RESPON
DERUNT IHM NAZA
RENŪ DICIT EIS IHS
EGO SŪ STABAT AUTE
ET IUDAS QUI TRADE
BAT

EU CUM IPSIS UT ER
GO DIXIT EIS EGO SŪ
ABIERUNT RETROR
SU ET CECIDERUNT
IN TERRA ITERU ER
GO EOS INTERROGA
UIT QUEM QUERITIS
ILLI AUTĒ DIXERUNT
IHM NAZORENŪ RE
SPONDIT IHS DIXI
UOBIS QUIA EGO SUM
SI ERGO ME QUERI
TIS SINITE HOS ABI
RE UT IMPLERETUR
SERMO QUĒ DIXIT
QUIA QUOS DEDISTI
MIHI NON PERDIDI
EX IPSIS QUEMQUĀ
SIMON IGITUR PE
TRUS HABENS GLA
DIŪ EDUXIT EU ET
PERCUSSIT PONTI
FICIS SERUU ET AB
SCIDIT EIUS AURI
CULĀ DEXTRAM

a patre et ueni in mun-
dum iterum relinquo
mundum et uado ad · xxxi
patrem dicunt ei
discipuli eius ecce
nunc palam loqueris
et prouerbium nul-
lum dicis nunc scimus
quia scis omnia et
non opus est tibi
ut quis te interro-
get in hoc credimus
clii IIII quia a deo existi re-
cclxxxviii clxviii spondit eis ihs mo-
do creditis ecce
uenit hora et iam ue-
nit ut dispergami-
ni unusquisque in
propria et me so-
lum relinquatis et
non sum solus quia
pater mecum est
clxiii X sol. haec locutus sum uo-
bis ut in me pacem
habeatis in hoc mun-
do pressuram habe-
tis

sed confidite ego
uici mundum
H
ihs et subleuatis ocu-
lis in caelum dixit pater
uenit hora clarifica
filium tuum ut filius
tuus clarificet te si-
cut dedisti potesta-
tem omnis carnis ut
omne quod dedisti
ei det eis uitam aeter-
nam haec est autem uita
aeterna ut cognos-
cant te solum uerum
deum et quem misisti
ihm xpm ego te clari-
ficaui super terram
opus consummaui quod
dedisti mihi ut per-
ficiam et nunc clarifi-
ca me tu pater apud
temet ipsum claritate
quam habui prius
quam mundus esset
manifestaui nomen
tuum hominibus

quosdedistimihide
mundohiierantetmi
hieosdedistietser
monētuumseruaue
runtetnunccogno
ueruntquiaomnia
quędedistimihiabs
tesuntquiauerbaquę
dedistimihidedieis
etipsiacceperuntet
cognoueruntuere
quiaateexiuietcred
deruntquiatumemi
sistietegoproeisro
gononpromundoro
gosedprohisquosde
distimihi·quiatuisunt
etmeaomniatuasunt
ettuameasuntetcla
rificatussūineisetiā
nonsūinmundoet
hiinmundosuntet
egoadteuenio
XXXII Patersancteser
uaeosinnominetuo
quosdedistimihiut
sint.

unūsicutetnoscu
messēcumeise
goseruabāeosin
nominetuoquos
dedistimihicustō
diuietnemoexhis
peritnisifiliusper
ditionisutscrip
turainpleaturnūc
autēadteuenio
ethecloquorinmun
douthabeantgau
diūmeuminpletū
insemetipsisego
dedieissermonē
tuūetmunduso
dioeoshabuitquia
nonsuntdemun
dosicutetegonon
sumdemundonon
rogouttollaseos
demundosedutcon
serueseosamalod
mundononsuntsi
cutetegononsū
demundo sancti
ficaeos.

ET DE IUSTITIA ET DE
IUDICIO DE PECCA
TO QUIDEM QUIA NON
CREDIDERUNT IN ME
DE IUSTITIA UERO
QUIA AD PATREM UA
DO ET IAM NON UIDE
BITIS ME DE IUDICIO
AUTEM QUIA PRINCEPS
MUNDI HUIUS IUDI
CATUS EST ADHUC
MULTA HABEO UOBIS
DICERE SED NON PO
TESTIS MODO PORTA
RE CUM UENIT UENERIT
ILLE SPS UERITATIS
DOCEBIT UOS IN OM
NEM UERITATEM NON
ENIM LOQUITUR A SE
MET IPSO SED QUAE
CUMQUE AUDIERIT LO
QUETUR ET QUAE UE
NIUNT ADNUNTIA
BIT UOBIS ILLE ME
CLARIFICABIT QUIA
QUIA DE MEO ACCI

PIET

OMNIA QUAECUMQ· HABET
PATER MEA SUNT PROP
TEREA DIXI QUIA DE MEO
ACCIPIET ET ADNUN
TIABIT UOBIS MODI
MODICUM ET IAM NON UIDEBI
TIS ME ET ITERUM MO
DICUM ET UIDEBITIS
ME ET QUIA UADO AD
PATREM DIXERUNT ER
GO EX DISCIPULIS EI
US AD INUICEM QUID
EST HOC QUOD DICIT
NOBIS MODICUM ET NON
UIDEBITIS ME ET I
TERUM MODICUM ET UI
DEBITIS ME ET QUIA AD
PATREM UADO · DICEBANT
ERGO QUID EST HOC
QUOD DICIT MODICUM
NESCIMUS QUID LOQUA
TUR COGNOUIT IHS QUIA
UOLEBANT EUM INTER
ROGARE ET DIXIT EIS
DE HOC QUAERITIS IN
TER UOS QUIA DIXI MO

DICUM

ETNONUIDEBITISME
ETITERŪMODICŪET
UIDEBITISMEAMEN
AMENDICOUOBISQUIA
PLORABITISETFLEBI
TISUOSMUNDUSAU
TEGAUDEBITUOSAU
TECONTRISTABEMI
NISEDTRISTITIAUES
TRAUERTETURINGAU
DIŪMULIERCŪPARIT
TRISTITIAHABETQUIA
UENITHORAEIUSCŪ
AUTĒPEPERITPUERŪ
IANONMEMINITPRES
SURAEPROPTERGAU
DIUQUIANATUSEST
HOMOINMUNDŪET
UOSIGITURNUNCQUI
DĒTRISTITIAMHA
BETISITERŪUIDEBO
UOSETGAUDEBITCOR
UESTRŪETGAUDIŪ
UESTRŪNEMOTOLLET
AUOBISETINILLODIE
NONINTERROGABITIS

AMENAMENDICO
UOBISSIQUIDPETI
ERITISAPATREINNO
MINEMEODABIT
UOBISUSQMODON
PETISTISQUICQUĀ
INNOMINEMEOPE
TITEETACCIPIETIS
UTGAUDIŪUESTRŪ
SITINPLETŪHAEC
PROUERBIISLOCU
TUSSŪUOBISUENIT
HORACŪIAMNON
INPROUERBIISLO
QUARUOBISSEDPA
LAMDEPATREADNUN
TIABOUOBISILLODIE
INNOMINEMEOPE
TITISETNONDICO
UOBISQUIAEGORO
GABOPATREMDEUO
BISIPSEENIMPATER
AMATUOSQUIAUOS
MEAMASTISET
CREDIDISTISQUIA
EGOADEOEXIUIET

erat nomen servo
[clxii I cccxcii clxxxv cclxxxi] malchus Dixit er
go ihs petro mitte
gladium in vagina
suam calicem quem de
dit mihi pater non
[clxiii I cccxcvi clxxxvii cclxxxvi] vis bibam illum Co
hors autem et tribu
nus et ministri iu
deorum conprehen
derunt ihm et li
gaverunt eum et
[clxiiii X sol] adduxerunt eum ad
annam primum erat
enim socer caiphe
qui erat pontifex
anni illius erat au
tem caiphas qui con
silium dederat iudeis
quia expedit unum
hominem mori pro
[clxiiii IIII cccviii clxxxvi] populo Sequeba
tur autem ihm simon
petrus et alius dis
[clxv X sol] cipulus Discipu
lus autem ille notus
erat pontifici

et simul introivit
cum ihu in atrium pon
[clxvi I cccxciiii cxcv ccxci] tificis Petrus ue
ro stabat ad ostium
[clxvii X sol] foris Exivit ergo
discipulus ille qui
erat notus ponti
fici et dixit ostiariae
et introduxit pe
[clxviii I cccxcv xcv ccxci] trum Dicit ergo
petro ancilla osti
aria numquid et tu ex dis
cipulis es hominis
istius ait ille non sum
[clxviiii X sol] Stabant autem ser
vi et ministri ad car
bones quia frigus
erat et calefacie
bant erat autem cum
eis et petrus stans
et calefaciens se
pontifex ergo inter
rogavit ihm de dis
cipulis suis et de doc
trina eius Respon
[clxx I cccv clxxxiiii cclxxxviiii] dit ei ihs ego palam lo
cutus sum

clxxi
sol.

MUNDO EGO SEMPER DO
CUI IN SYNAGOGA ET IN
TEPLO QUO OMNES IU
DEI CONUENIUNT ET IN
OCCULTO LOCUTUS SU
NIHIL QUID ME INTER
ROGAS INTERROGA EOS
QUI AUDIERUNT QUID
LOCUTUS SUM ILLIS ECCE
HII SCIUNT QUAE DIXERI
EGO HAEC AUTEM CUM DIX
ISSET UNUS ADSTANS
MINISTRORUM DEDIT
PALMAM IHU DICENS SIC
RESPONDES PONTIFICI
RESPONDIT EI IHS SI
MALE LOCUTUS SUM TES
TIMONIUM PERHIBE DE
MALO SI AUTEM BENE QUID
ME CAEDIS ET MISIT EUM
ANNAS UINCTUM AD CAI
PHAN PONTIFICE ERAT
AUTE SIMON PETRUS
STANS ET CALEFACIENS
SE DIXERUNT ERGO AD
EUNUM QUID ET TU EX

clxxii
cccxiii
cxciii
ccxciii

clxxiii
sol.

clxxiiii
cccvi
clxxxvii
ccxc

clxxv
cccxvi
cxcvi
ccxcii

DISCIPULIS EIUS ES NE
GAUIT ILLE ET DIXIT
NON SUM DICIT UNUS
EX SERUIS PONTIFI
CIS COGNATUS EIUS
CUIUS ABSCIDIT PE
TRUS AURICULAM NON
NE EGO TE UIDI IN HOR
TO CUM ILLO ITERUM
ERGO NEGAUIT PETRU
ET STATIM GALLUS CAN
TAUIT ADDUCUNT
ERGO IHM A CAI
PHA IN PRETORIUM
ERAT AUTEM MANE ET
IPSI NON INTROIERUN
IN PRETORIUM UT NON
CONTAMINARENTUR
SED MANDUCARENT
PASCHA EXIIT ERGO
PILATUS AD EOS FO
RAS ET DIXIT QUAM AC
CUSATIONE DEFER
TIS ADUERSUS HO
MINE ISTUM RESPON
DERUNT ET DIXERU
NT EI SI

clxxvi
cccxviii
cxcviii
ccc

clxxvii
sol.

NONESSETHICMA
LEFACTORNONTI
BITRADIDISSEMUS
EU̅DIXITERGOEISPI
LATUSACCIPITEEU̅
UOSETSECUNDU̅
LEGEUESTRAIUDI
CATEEU̅DIXERUNT
ERGOIUDAEINOBIS
NONLICETINTERFI
CEREQUEMQUA̅UTSER
MOIHU̅INPLERETUR
QUEMDIXITSIGNIFI
CANSQUAESSETMOR
TEMORITURUSIN
TROIUITERGOITE
RU̅INPRETORIU̅PI
LATUSETUOCAUIT
IHM̅ETDIXITEITU
ESREXIUDAEORU̅
ETRESPONDIT
ATEHOCDICISANA
LIITIBIDIXERUNT
DEMERESPON
DITPILATUSNUMQUID
EGOIUDAEUSSU̅GE
NS

TUAETPONTIFICES
TRADIDERUNTTE
MIHIQUIDFECISTI
RESPONDITIHSREG
NU̅MEUMNONEST
DEMUNDOSIEXHOC
MUNDOESSETREG
NUMMEU̅MINISTRI
MEIDECERTARENT
UTNONTRADERER
IUDAEISNUNCAUTE̅
REGNU̅MEU̅NONEST
HINCDIXITITAQ·EI
PILATUSERGOREXES
TURESPONDITIHS
TUDICISQUIAREXSU̅
EGOINHOCNATUSSU̅
ETADHOCUENIIN
HUNCMUNDU̅UTTES
TIMONIU̅PERHIBEA̅
UERITATIOMNISQUI
ESTEXUERITATEAU
DITUOCEMMEADICIT
EIPILATUSQUIDEST
UERITASETCU̅HOC
DIXISSETITERU̅EX
IITADIUDAEOS

ET DICIT EIS EGO NUL
LAM INUENIO IN EO CAU
SAM EST ENIM CONSUE
TUDO UT UNUM DIMI
TTĀ UOBIS IN PASCHA UUL
TIS ERGO DIMITTĀ UO
BIS REGĒ IUDEORU̅
CLAMAUERUNT ERGO
OMNES DICENTES NŌ
HUNC SED BARABBĀ
BARABBAS
ERAT AUTĒ LATRO TUNC
ERGO ADPREHENDIT
PILATUS IHM ET FLA
GELLAUIT ET MILITES
PLECTENTES CORONĀ
DE SPINIS INPOSUE
RUNT CAPITI EIUS ET
UESTĒ PURPUREA
CIRCUMDEDERUNT EU̅
ET UENIEBANT AD EU̅
DICENTES HAUE REX
IUDEORU̅ ET DABANT
EI PALMAS EXIUIT
ITERU̅ PILATUS FORAS
ET DICIT EIS ECCE AD
DUCO EU̅ UOBIS FO
RAS

UT COGNOSCATIS
QUIA NULLĀ CAUSĀ
IN EO INUENIO EX
IIT ERGO IHS PORTANS
SPINEĀ CORONĀ ET
PURPUREĀ UESTI
MENTU̅ ET DICIT EIS
ECCE HOMO CU̅ ER
GO UIDISSENT EUM
PONTIFICES ET MI
NISTRI CLAMABANT
DICENTES CRUCIFI
GE CRUCIFIGE
DICIT EIS PILATUS
ACCIPITE EU̅ UOS
ET CRUCIFIGITE EGO
ENIM NON INUENIO
IN EU̅ CAUSĀ RESPŌ
DERUNT EI IUDAEI
NOS LEGĒ HABEMUS
ET SECUNDU̅ LEGĒ
LEGĒ DEBET MORI
QUIA FILIU̅ DI
SE FECIT CU̅ ERGO
AUDISSET PILATUS
HUNC SERMONĒ

MAGIS TIMUIT ET INTRO
IUIT ITERŪ IN PRETORI
UM ET DICIT AD IHM
UNDE ES TU IHS AUTĒ
RESPONSŪ NON DE
§ CXCIII X SOL. DIT EI DICIT ERGO EI
PILATUS MIHI NON LO
QUERIS NESCIS QUIA PO
TESTATEM HABEO CRU
CIFIGERE TE ET POTES
TATEM HABEO DIMITTE
RE TE RESPONDIT IHS
NON HABERES POTES
TATEM ADUERSUM ME UL
§ CXCIIII X SOL. LAM NISI DATA ESSET
TIBI DESUPER PROP
TEREA QUI TRADIDIT
ME TIBI MAIUS PEC
CATUM HABET ET EXIN
DE QUEREBAT PILATUS
DIMITTERE EUM IUDEI
AUTĒ CLAMABANT DI
CENTES SI HUNC DIMIT
TIS NON ES AMICUS
CESARIS OMNIS QUI
SE REGĒ FACIT

CONTRADICIT CESARI
PILATUS ERGO CUM AUDIS
SET HOS SERMONES
ADDUXIT FORAS IHM
ET SEDIT PRO TRIBUNA
LI IN LOCUM QUI DICITUR
GABBATHA HEBRAICE
AUTĒ GENETHA ERAT AU
TĒ PARASCEUE PASCHE
HORA QUASI SEXTA ET
AIT IUDEIS ECCE REX UES
TER ILLI AUTEM CLAMA
BANT TOLLE TOLLE CRU
CIFIGE EUM AIT ILLIS PI
LATUS REGĒ UESTRUM CRU
CIFIGĀ RESPONDERUN
PONTIFICES NON HABE
MUS REGĒ NISI CESARE
§ CXCV I MT CCCXXV MR CCCII L CCCXIII TUNC ERGO TRADIDIT
EIS ILLUM UT CRUCIFIGERE
§ CXCVI II XXXII MT CCCXXXIII MR CCXXIIII L CCCXII SUSCEPERUNT ERGO
IHM ET BAIULA[NS]
SIBI CRUCĒ PER[REXIT]
IN EUM LOCUM QUI AP
LATUR CALUARIE LOCO
DICITUR

hebreice golgotha ubi
ubi eum crucifixerunt
et cum eo alios duos
hinc adq· illinc medium
autem ihm Scribsit au
tem et titulum pilatus et
posuit super crucem
erat autem scriptum ihs
nazarenus rex iudeo
rum hunc ergo titulum
multi legerunt iude
orum quia prope ciuita
tem erat locus ubi cruci
fixus est ihs et erat
scriptum hebreice gre
ce et latine dicebant
ergo pilato pontifi
ces iudeorum noli scri
bere rex iudeorum sed
quia ipse dixit rex sum
iudeorum respondit
pi latus quod scrib
si scribi milites ergo
cum crucifixissent
ihm acceperunt ues

timenta

eius et fecerunt qua
tuor partes unicui
q· militi partem erat
autem tunica inconsu
tilis desuper con
texta per totum dixe
runt ergo ad inuicem
non scindamus eam
sed sortiamur de il
la cuius sit ut scriptu
ra inpleatur dicens
diuiserunt uestimen
ta mea sibi et super
uestem meam miserunt
sortem et milites qui
dem haec fecerunt
Stabant autem iux
ta crucem ihu mater
eius et soror ma
tris eius maria cle
ope et maria mag
dalene cum uidisset
autem ihs matrem
et discipulum stan
tem quem diligebat di

cit

MATRI SUAE MULIER EC
CE FILIUS TUUS DEIN
DE DICIT DISCIPULO EC
CE MATER TUA EX IL
LA HORA ACCEPIT EAM
ILLE DISCIPULUS IN SUA
POSTEA IHS SCIENS
QUIA IAM OMNIA CONSUMMA
TA ESSENT UT CONSU
MMARETUR SCRIPTU
RA AIT SITIO UAS
ERGO POSITUM ERAT
ACETO PLENUM ILLI AU
TEM SPONGIAM PLENAM
ACETO HYSOPO CIRCUM
PONENTES ET OBTU
LERUNT ORI EIUS CUM
ERGO ACCEPISSET
IHS ACETUM DIXIT CON
SUMMATUM EST ET IN
CLINATO CAPITE TRA
DIDIT SPM IUDAEI ER
GO QUO PARASCEUE
RAT UT NON REMANERE
NT IN CRUCE CORPORA SAB
BATO ERAT

ENIM MAGNUS DIES ILLI
US SABBATI ROGAUERUNT
PILATUM UT FRANGEREN
TUR EORUM CRURA ET TOL
LERENTUR UENERUNT
ERGO MILITES ET PRIMI
QUIDEM FREGERUNT CRU
RA ET ALTERIUS QUI SI
MUL CRUCIFIXUS EST CUM EO
AD IHM AUTEM CUM UENIS
SENT ET UIDERUNT EUM
IAM MORTUUM NON
FREGERUNT EIUS CRU
RA SED UNUS EX MI
LITIBUS LANCEA LATUS EIUS
APERUIT ET CONTINUO
EXIUIT SANGUIS ET AQUA
ET QUI UIDIT TESTIMO
NIUM PERHIBUIT ET UE
RUM EST TESTIMONIUM
EIUS ET ILLE SCIT QUIA
UERA DICIT UT ET UOS CRE
DATIS FACTA SUNT ENIM
HAEC UT SCRIPTURA IN
PLEATUR OS NON CON
FRINGETIS

ABEO ET ITERUM ALIA
SCRIPTURA DICIT UI
DERUNT IN QUEM TRANS
FIXERUNT POST HEC AU
TEROGAUIT PILATUM IOSEPH
AB ARIMATHIA EO QUOD ES
SET DISCIPULUS IHU
OCCULTE AUTEM PROP
TER METUM IUDEORUM
UT TOLLERET CORPUS
IHU ET PERMISIT PI
LATUS UENIT ERGO ET
TULIT CORPUS IHU UE
NIT AUTEM ET NICODEMUS
QUI UENERAT AD IHM
NOCTE PRIMUM FERE
NS MIXTURAM MUR
RE ET ALOES QUASI
LIBRAS CENTUM ACCE
PERUNT ERGO CORPUS
IHU ET LIGAUERUNT EU
LINTEIS CUM AROMA
TIB' SICUT MOS EST
IUDEIS SEPELIRE ERAT
AUTEM IN LOCO UBI CRU

CIFIXUS EST HORTUS ET
IN HORTUM ONUMEN
TUM NOUUM IN QUO NON
DUM QUISQUAM PO
SITUS ERAT IBI ER
GO PROPTER PARAS
CEUE IUDEORUM QUIA
IUXTA ERAT MONU
MENTUMENTUM PO
SUERUNT IHM
UNA AUTEM SABBA
TI MARIA MAGDA
LENE UENIT MANE
CUM ADHUC TENE
BRE ESSENT AD MO
NUMENTUM ET UI
DIT LAPIDEM SUBLA
TUM A MONUMENTO
CUCURRIT ERGO ET
UENIT AD SIMONE
PETRUM ET AD ALIUM
DISCIPULUM QUEM
AMABAT IHS ET DI
CIT EIS TULERUNT DNM
DE MONUMENTO ET
NESCIMUS

subposuerunt eu̅
Exiit ergo petrus
et ille alius discipu
lus et uenerunt
ad monumentu̅
currentes aute̅
duo simul ille ali
us discipulus pr
ae cucurrit citius
petro et uenit
prior ad monu
mentum et cum
se inclinasset et pro spexisset
uidit posita lintia
mina non tamen
introiit uenit er
go simon petrus
sequens eum et
intrauit in monu
mentum et uidit
lintiamina posita
et sudarium quod
erat super caput
eius non

cum lintiaminibus
positum sed separa
tim inuolutum in
unum locum tunc
ergo introiuit et ille
discipulus qui uene
rat prior ad monu
mentum et uidit et
credidit nondum
enim sciebat scriptu
ras quia oportebat
eum a mortuis resur
gere abierunt ergo
iterum ad semet ip
sos discipuli maria
autem stabat ad mo
numentum foris plo
rans dum ergo fle
ret inclinauit se et
prospexit in monu
mentum et uidit du
os angelos in albis se
dentes unum ad ca
pite et unum

ꝗ ccxi
dh xxcl.iii
dh ccxxxi
l·cccxxxiii

ad pedes ubi positũ
fuerat corpus ihu
I ccxii
sol
Et dicunt ei muli
er quid ploras dicit
eis quia tulerunt
dnm meum et nes
cio

ubi posuerunt eum
hec cum dixisset con
uersa est retro et
uidit ihm stantem et
non sciebat quia ihs
est dicit ei ihs muli
er quid ploras quem
queris illa existimans
quia hortolanus est
dicit ei domine si tu sus-
tulisti eum dicito mihi
ubi posuisti eum
et ego eum tollam
dicit ei ihs maria
et conuersa illa di-
cit ei rabboni quod
dicitur magister
dicit ei ihs noli me
tangere nondum e-
nim ascendi ad patrem
meum uade autem
ad fratres meos et
dic eis ascendo ad
patrem meum et
patrem uestrum et
ad deum meum et deum
uestrum

uenit maria magda-
lene adnuntians dis-
cipulis quia uidi dnm
et hec dixit mihi Cum
esset ergo sero die
illo una sabbatorum et
ianuae essent clausae
ubi erant discipuli prop-
ter metum iudeorum ue-
nit ihs et stetit in
medio et dicit eis pax
uobis et hoc cum dixis-
set ostendit eis ma-
nus et pedes et latus
Gauisi sunt ergo dis-
cipuli uiso dno dixit
ergo eis iterum pax uo-
bis sicut misit
me pater et ego mitto
uos hec cum dixisset
insufflauit et dixit
eis accipite spm scm
quorum remiseritis
peccata remittuntur
eis et quorum retinu-
eritis detenta
erunt

ↄ ccxcii sol THOMAS AUTẼ UNUS
DE DUODECIM QUI DI
CITUR DIDYMUS NON E
RAT CŨ EIS QUANDO UE
NIT IHS DIXERUNT ER
GO EI ALII DISCIPULI UI
DIMUS DNM ILLE AUTE
DIXIT EIS NISI UIDERO IN
MANIB' EIUS FIGURÃ CLA
UORŨ ET MITTÃ DIGITŨ
MEUM IN LOCŨ CLAUO
RŨ ET MITTÃ MANUM
MEAM IN LATUS EIUS
ↄ ccxciii viiii l ccxl NON CREDÃ ET POST
DIES OCTO ITERŨ ERANT
DISCIPULI EIUS INTUS
ET THOMAS CUM EIS
UENIT IHS IANUIS CLAU
SIS ET STETIT IN ME
DIO ET DIXIT PAX UOBIS
DEINDE DICIT THOMAE
INFER DIGITŨ TUUM
HUC ET UIDE MANUS ME
AS ET ADFER MANUM
TUAM ET MITTE IN LA
TUS MEUM ET NOLI E
SSE INCREDULUS

ↄ ccxciiii sol SED FIDELIS RESPON
DIT THOMAS ET DIX
IT EI DNS MEUS ET DS
MEUS DICIT EI IHS QUIA
UIDISTI ME CREDIDIS
TI BEATI QUI NON UIDE
RUNT ET CREDIDERUNT
MULTA QUIDEM ET ALIA
SIGNA FECIT IHS IN CON
SPECTU DISCIPULORUM
SUORUM QUAE NON
SUNT SCRIPTA IN LIBRO
HOC HAEC AUTEM SCRIP
TA SUNT UT CREDATIS
QUIA IHS EST XPS FILI
US DI ET UT CREDENTES
UITA HABEATIS IN NO
MINE EIUS
ↄ ccxcv xxx viiii l xxx POST EA MANIFESTA
UIT SE ITERUM IHS AD
MARE TIBERIADIS MA
NIFESTAUIT AUTEM SIC
ERANT SIMUL SIMON
PETRUS ET THOMAS
QUI DICITUR DIDYMUS
ET NATHANAHEL QUI E
RAT A CHANA

GALILEE ET FILII ZE
BEDEI ET ALII DIS
CIPULI EIUS DICIT
EIS SIMON PETRUS
UADO PISCARI DICU
NT EI UENIMUS ET
NOS TECŪ ET EXI
ERUNT ET ASCEN
DERUNT IN NAUĒ
ET ILLA NOCTE NI
HIL CEPERUNT MA
NE AUTĒ IAM FACTO
STETIT ĪHS IN LITO
RE NON TAMEN
COGNOUERUNT DISCI
PULI QUIA ĪHS EST
DICIT ERGO EIS ĪHS
PUERI NŪQUID PUL
MENTARIŪ HABE VIIII
TIS RESPONDERUN
EI NON DICIT EIS MIT
TITE IN DEXTERĀ
NAUIGII RETE ET
INUENIETIS MISE
RUNT ERGO ET IA
NON UALEBANT ILLUD
TRAHERE PRE MUL
TITUDINE PISCIUM
DICIT ERGO DISCIPU
LUS ILLE QUĒ DILI
GEBAT ĪHS PETRO
DNS EST SIMON PE
TRUS CŪ AUDISSET
QUIA DNS EST SUCCIN
XIT SE TUNICA ERAT
ENIM NUDUS ET MISIT
SE IN MARE ALII AUTĒ
DISCIPULI NAUIGIO
UENERUNT NON ENIM
LONGE ERANT A TER
RA SED QUASI CUBI
TIS DUCENTIS TRA
HENTES RETE PISCIŪ
UT ERGO DESCENDE
RUNT IN TERRĀ UIDE
RUNT CARBONES IN
CENSOS ET PISCĒ SU
PERPOSITŪ ET PANĒ
ET DICIT EIS ĪHS ADFER
TE DE PISCIB· QUOS
NUNC

VIIII COEPISTIS ASCENDIT
SIMON PETRUS ET TRA
XIT RETE IN TERRA PLE
NUM PISCIBUS MAG
NIS CENTUM QUIN
QUAGINTA ET TRIBUS
ET CUM TANTI ESSENT
NON EST SCISSUM RE
VIIII TE DICIT EIS IHS VE
A NITE PRANDITE NE
MO TAMEN AUDEBAT
DISCUMBENTIUM IN
TERROGARE EUM TU
QUIS ES SCIENTES
VIIII QUIA DNS EST VENIT
IHS ACCEPIT PANEM
ET DAT EIS ET PISCEM
A SIMILITER HOC IAM TER
TIO MANIFESTATUS
EST IHS DISCIPULIS
CUM RESURREXISSET
A A MORTUIS CUM
ERGO PRANDIDISSE
NT DICIT SIMONI PE
TRO IHS SIMON IOHAN
NIS AMAS

DILIGIS ME DICIT EI
ETIAM DNE TU SCIS QU
IA AMO TE DICIT EI
PASCE AGNOS ME
A OS DICIT EI ITERUM
SIMONI IOHANNIS
CCXXV VIIII CCLXXIII DILIGIS ME AIT ILLI ETI
AM DNE TU SCIS QUIA
A AMO TE AIT ILLI PAS
CE AGNOS MEOS
DICIT EI TERTIO SI
MONI IOHANNIS A
MAS ME CONTRIS
TATUS EST PETRUS
QUIA DIXIT EI TERTI
O AMAS ME ET DICIT EI
DNE OMNIA TU NOS
TI TU SCIS QUIA AMO
CCXXVI VIIII CCLXXIIII TE DICIT EI PASCE O
CCXXVII A SOL VES MEAS AMEN
AMEN DICO TIBI
CUM ESSES IUNIOR
CINGEBAS TE ET AM
BULABAS UBI VOLE
BAS CUM AUTEM SE
NUERIS

EXTENDIS MANUS
TUAS ET ALIUS TE PRAE
CINGET ET DUCET QUO
TU NON UIS HOC AU
TEM DIXIT SIGNIFICANS
QUA MORTE CLARIFI
CATURUS ESSET DEUM ET
CUM HOC DIXISSET AIT
EI SEQUERE ME CON
UERSUS PETRUS UIDIT
ILLUM DISCIPULUM QUEM
DILIGEBAT IHS SE
QUENTEM QUI ET
RECUBUIT IN CENA
SUPER PECTUS EIUS
QUI DIXIT DNE QUIS
EST QUI TRADET TE
HUNC ERGO CUM UIDIS
SET PETRUS DICIT IHU
DNE HIC AUTEM QUID
DICIT EI IHS SIC EUM
UOLO MANERE DO
NEC UENIAM QUID AD
TE TU ME SEQUERE
ET EXIIT ERGO HIC SER
MO APUD

FRATRES QUIA DISCIPU
LUS ILLE NON MORITUR
NON DIXIT EI IHS NON
MORITUR SED SIC EUM
UOLO MANERE DONEC
UENIO QUID AD TE HIC EST
DISCIPULUS QUI TESTI
MONIUM PERHIBET
DE HIS ET SCRIBSIT HAEC
ET SCIMUS QUIA UERUM
EST EIUS TESTIMONIUM
SUNT AUTEM ALIA MULTA
QUAE FECIT IHS QUAE
SI SCRIBANTUR PER SIN
GULA NEC IPSUM ARBITR
OR MUNDUM CAPERE
EOS QUI SCRIBENDI SUNT
LIBROS



